Ioan Laneri
Medic Prof.

ACCADEMIA DI MEDICINA DI TORINO

CYNOSURA MEDICA,

SIVE, DE

SCRIPTIS MEDICIS

LIBER II.

comprehendens

Indicem Rerum & Materiarum Med.

hoc eſt, Loca Communia omnium Titulorum vel Thematum Medicorum potiorum, Alphabetico ordine ita diſpoſita, ut inquirenti, hâc prælucente face, primo ſtatim intuitu, quicquid deſideraverit, luculentiſſimè in oculos incurrat.

Adornavit

GEORG. ABRAHAM. MERCKLINUS D.
Reipubl. Norimbergenſis Domûsq; Teutonic. ibidem Medicus ord. & Academic. Curios. dict.
Chiron.

NORIMBERGÆ
Impenſis JOHANNIS GEORGII ENDTERI.
ANNO CHRISTI M. DC. LXXXVI.

GEORG. ABRAHAM. MERCKLINI
PRÆFATIO
in
CYNOSURAM MEDICAM,
ſive, de
SCRIPTIS MEDICIS
Librum II.
ad
Lectorem benevolum.

ALterum ſiſtimus Librum, ſive, ſecundum, eumq; omnino novum, & hâc noviſſimâ demum editione primùm adornatum, adeoq; diverſiſſimum ab illo Lindenii.

Lindenius enim ſecundo Libro ſuo Syllabum præcipuorum duntaxat Capitum & notabiliorum Titulorum, ſive, generalium Claſſium & Partitionum Univerſæ Medicinæ complectitur, nullo penè, vel ſaltem non niſi Syſtematico communi ſervato ordine; quo factum, ut, dum Medicina aliâ atq; aliâ Methodo proponi hodie ſolet, faſtidioſâ propemodum curâ deſideratos Titulos perquirere neceſsè fuerit, eosq; difficilimè invenire licuerit.

Nos verò ſecundo Libro comprehendimus Rerum & Materiarum Med. in primum hujus Operis Librum, Indicem locupletiſſimum; quo omnium Titulorum vel Thematum Loca Communia, cum appenſis ſuis Authoribus & paginarum numeris, quibus illorum citata Scripta reſpondent, Alphabetico ordine adeo luculenter indigitamus, ut hâc quaſi Cynoſurâ, & prælucente face, uno intuitu in oculos incurrat res, de qua ſcire allubeſcit, qui Authores, & quo Scripto, datâ operâ & ex profeſſo eam pertractarint.

Hunc Laborem quantâ patientiâ ſuſtinuerimus, is facilè credet æquus æſtimator, qui ſimilem ipſe obivit. Certè non ſemel cœpti me pœnituiſſet, calamumq; abjeciſſem, & telum pertexere deſtitiſſem, niſi Amici ſubinde calcar addidiſſent, ſubſidiariam opem nonnulli eorum aliquantulum præſtitiſſent, & Typographus promiſſum ſervare urſiſſet.

Nam non mihi ſatis fuit, Scripti generalem Titulum ſub communem ſuum locum redegiſſe, ſed & ad ſpeciales progreſſum feci. Unde v. g. Dan. Sennerti Libros Medicinæ Practic. non tantùm ad generalem Titulum Praxis Med. retuli, ſed & in iis contentos ſpeciales Tractatus, ut: Arthritid. Scorbut. Dyſenter. Febr. &c. ſpecialibus Titulis ſuisque locis inſerui.

Et quia pleriq; Authores in frontiſpiciis Scriptorum ſuorum non generaliter tantùm eorum præcipua argumenta intimant, ſed etiam plerumq; potiſſima in iis pertractata Themata recenſere, ipſoq; Titulo indicare ſolent; hinc etiam nos ſæpe ſæpius totius Scripti præcipua argumenta ad communia ſua Loca revocavimus, quò non tantùm generalis Libri Titulus, ſed & præcipua argumenta, ipſiq; Authores, de iis qui egerunt, juſtâ velut acie collocati, innoteſcant, & ſuis locis inveniri queant; quo factum, ut, quod aſſerere auſim, vix ullum ſit Thema Medicum, ſive generale, ſive ſpeciale, cujus unum atq; alterum Scriptorem, qui de eo egerit, hâc Cynoſurâ ſuis locis non invenias nominatum.

Quin imo idem etiam obſervavimus ipſâ Titulorum locatione, quâ non ſolùm e.g. ſub Titulo Peſtis illos Authores numeravimus, in genere qui de Peſte ſcripſerunt, ſed & ſpeciali Titulo e.g. Peſtis Hamburgenſis, Lipſienſis, Londinenſis, illos etiã ſubjecimus, qui particulares illas Peſtes deſcripſerunt; quod quidem non ita intelligendum, ac ſi hi, qui particulares illas Peſtes commentati ſunt, de Peſte in genere nihil ſcripſiſſent, nec, ac ſi illi Authores, qui ſtant ſub generali Titulo Peſtis, non æque Peſtis Contagiũ, Divinationem, Præſervationem &c. deſcripſiſſent, ac illi, qui ſub Titulis lateralibus allegantur; ſed tantùm, ut ſciatur, illa ſpecialia Themata commemoratos ſub iis Authores ſpecialiter datâque operâ præ aliis, pertractaſſe. Unde etiam, quod non inficiendum, factum, ut ſæpe unus idemque Author bis, ter, quaterve ſub generali & ſpecialibus Titulis poſitus reperiatur; id quod tamẽ nemo bonus malè interpretabi-

tabitur. Atque idem, quod Titulo Peſtis, exempli loco, monui, de aliis etiam ſimili ratione intellectum volo.

Nec ſine præmonitione omittendum, fœcundis aliàs licèt quibusdam Titulis v. g. Apoplex. Epileps. Phthis. Febr. tertian &c. tamen paucos tantummodo Authores annumeratos deprehendi; id quod iterum non ita accipi velim, ac ſi nullus alius Author de iis ullibi egiſſet (egerunt enim utique plures de iis Thematibus in ſuis Libris Practicis aut alibi uno alterove Capite) ſed tantùm, quòd præter citatos nemo Medicorum peculiari Tractatu illa Themata comprehenderit, vel, quòd nulli alii Authores illa in Librorum ſuorum frontiſpiciis commemorent.

Hoc amplius ſedulò cavimus, ne, Titulis idem licèt ſonantibus pluribus efformatis, tamen non ſingulis Authores annecterentur. Quocirca ſæpe duos, tres, quatuorve diverſum quid, quoad verba, idem autē quoad ſenſum, ſonantes, ad unum reſtrinximus, interque eos non niſi notiori, & Locum communem ſuſtinenti Authores appoſuimus, ne in majorem molem excreſceret Opus, neve entia præter neceſſitatem multiplicarentur, cum adverſo Lectoris faſtidio, & inutili chartæ profuſione.

Deinde quòd illos concernit Titulos, qui ad Scientiam naturalem aliasve Diſciplinas potiùs, quàm Medicinam pertinere videntur, ut: Anima: Aer: Aucupium: Naturales res: Vacuum &c. ſciendum, nos illos ideo noluiſſe omittere, cùm quòd illi Authores allegati de iis ſcripſerint, qui ipſi fuere Medici, tum quòd in Libris Medicis de iis agatur, &, quod potiſſimum eſt, dicta Themata ſubinde nonnihil ſapiant Medici; ut taceam, unâ fideliâ duos ſic commodè à nobis potuiſſe dealbari parietes.

Quandoquidem ſperandum, nos hac viâ non tantùm Medicorum, ſed & Phyſicorum aliorumque fortè Muſarum Filiis aliquantisper eſſe profuturos, qui eo ſuaviores inde carpent fructus, quò rectiùs ſuis uſibus adhibere, inque ſuccum & ſanguinem convertere ſtudebunt; quando vel Librum edere, vel Diſputationem conſcribere, vel Conſilium ſcriptum ferre, vel ſaltem de hac vel illa materia ex profeſſo agentem Authorem, variis uſibus, legere ſatagent.

Ut enim qui Domum ædificare allaborat, dimidium penè Operis habet, ſi, unde ligna, lapides, aliamque neceſſariam materiam deſumat, ſciverit; ita faciliùs ſimul ac feliciùs laborabit confecturus vel Librum vel Diſputationem, ſi eorum Authorum habuerit cognitionem, qui de illa ſcripſerint materia, quam ſibi pertractandam propoſuit.

Nequid dicam de ſingularis eruditionis opinione, quam nobis Scriptorum notitiâ apud Literatum hominum genus conciliare ſolemus.

Et quamvis præſens Opus nec curioſâ ſubtilitate, nec gratâ rei novitate ſe commendet; commendabit ſe tamen aliquantùm, ut confidimus, non ſpernendâ doctrinæ utilitate, ſtudioſâque Studia Medica juvandi voluntate.

Neque enim nos latet, ſimile propemodum jam ante nos quidem in publicum emiſiſſe Moronum cum Scheffero, nec non Waltherum, atque Lipenium: nec tamen propterea nos actum egiſſe deputabimur, certi, & noſtrum ab illorum ſtudio plurimùm, ut factâ collatione facilè patebit, differre, & tantundem, ſi non plus, emolumenti pariturum eſſe.

Fortaſſis olim plenius prodibit, atq; ita quidem, ut non ſolùm, qui Authores ex profeſſo, & peculiaribus Tractatibus, ſed &, quo loco alii etiam, præter citatos, uno tantùm atque altero Capite, de quacunque materia ſcripſerint, indicetur, ſi cum Deo, vitam, valetudinem, atque neceſſarium otium, per continuam Praxin, polliceri nobis liceret.

Interea hoc utere mecum, Benevole Lector! &, ſi quæ irrepeſre errata, atque hallucinationes, quas ne oculatiſſimus quidem Argus, ſimili præſertim in re, omnino declinare poſſet, benè interpretare, ipſeque corrige, emenda, ac vale!

Georg.

Georg. Abrah. Mercklini Cynoſura Medica, ſeu, de Scriptis Medicis Liber II.

A.

ABdomen: Gliſſonius 286
affectus ejus p.n. interni: Montagnana 117. Groſſius 1019
dolor: Parolinus 74
paracenteſis: Fienus 1017
partes ejus continentes: Gliſſonius 286
ſonitus & gravedo in eo percipitur: Fumanellus 70
tumor: *Vid.* Venter: tumor
vulnera ejus: Fallopius 311. Riolanus 671. Paullius 73
Abortus: Carranza 32. Somern 227. Velſchius 303. Mye 309
iterati curatio: Beverovicius 543
prognoſtica ejus: Bonaciolus 760
vena, an poſt eam, & quæ, ſecanda? Fontanus 313
venæſectio an ab eo preſervet? Altomarus 251
Abſceſſus: *Conf.* Apoſtemata
hypocraneus: Bootius 88
oſſium: Cummenus 29
Abceſſus rari: Gemma 226. Severinus 775
Abſinthium: Fehr 642
plantæ, ejus nomen habentes: Bauhinus 152. Rocardus 205
ſal ejus: Codronchius: 112
umbelliferi hiſtoria: Clavenna 832. Sprecchis 925
Abſtinentia diuturna â cibo & potu: Lipſius 241. Citeſius 284. Bucoldianus 349. Zwingerus 500. Chiffletius 612. 662. Lentulus 869. Caſtrenſis 983
conſvetudinis in ea vires: Licetus 277
Accipitraria res. *Vid.* Aucupium.
Accipitres, Albertus Magnus 21. Demetrius 242
Acetoſæ Syrupus: Avicenna 38
Acetum: Horſtius 485. Portzius 570
ſquillitici compoſitio, vires, & uſus: Duraſtantes 505
vini: Horſtius 485. Sachs 914
uſus ejus in peſte, morbisque venenatis: Heyden 409
Acia Celſi: Chiffletius 612. Rhodius 666

Aci-

Acidulæ: Guntherius 598. Rulandus 789. Sebizius 808. Auth. Med. var. 1076. Giurius 1095. *Conf.* Aquæ Medicinal.

abuſus earum. Möcgling. 631

aciditas earum convellitur: Giurius 1095. 1096

Alſatiæ. Sebizius 808

Bilfeldianæ: Redekerus 221. Hobokenus 835

Egranæ: Macaſius 870

Griesbacenſes: Graſeccius 328. Hildanus 374

Kiſſingenſes: Steeghius. 358

Leodienſes: Bauheſius 882

Lucenſes: Donatius 526

Piſanæ: Mercurialis 427

Salmacinæ: Vannotius 289

Schwalbacenſes: Commintius 44. Rixingerus 235. Horſtius 363. Dietericus 390. Arcularius 520. Burggravius 574. Kempſius 622. Merckerus 640. Gravius 763. Kohlerus 792. Uffenbachius 909. Vietor. 910. Weberus 922. Auth. Med. var. 1079

probatio earum: Sennertus 238

Spadanæ: Limborth 352. Philaretus 353. Heer 394 395. Junius 510. Helmontius 528. Nonnius 767. Gæringus 912. Byetius 1012

Acidulæ Tungrenſes: Gæringus 912

Vallis Petrinæ: Pfautius 658

Wildungenſes: Wolfius 703. 704

Acidum: vitioſo ex eo morbi chronici: Crugius 995

Acidum & Alkali: Swalve 131. Marggravius 170. Beke 240. Martinus 241. Odomarus 848.

principia rerum non ſunt: Bohn 544

Aconitum: Geſnerus 209. 210

remedium contra id, vinum eſt: Crinitus 888

Actio: Zanardus 824

Acupunctura: Rhyne 1093

Acutus morbus: Aurelianus 135. Horatianus 846. Heredia 900 Priſcianus 997

cauſæ. Aræteus 87

curatio: Gordonius 128. Villanovanus 91. Mayrola 116. Jacchinus 745. Sydenham 1024

defuncti iis non protinus inhumandi: Crafftius 612

diæta, ſeu, victus ratio in iis inſtituenda: Galenus 189. 194. Braſſavolus 78. Villanovanus 91. Gadaldinus 96. Gordonius 128. Rabelæſius 294. Valleſius 303. Thriverius 433. Mercurialis 427. Hippocrates 452. Cajus 548. Heurnius 606. 607. Duretus 762. Juliarius 869. Thaddæus 991. Auth. Med. inc. 1068

præſervatio: Villanovanus 91

ſigna: Aræteus 87

Adamas in tenebris lucens : Boyle 939. 940
Adeps : *Vid.* Pinguedo
ductus in ea. Malpighius 773
Adjuratio : *Vid.* Faſcinatio
Æſculapius : Heurnius 605. 606
Ægagropila : Velſchius 329. Harderus 613
Ægri,
adſiſtentium officium : Vicarius 119
decubitus eorum : Argolus 38. Triſmegiſtus 1011
Evangeliis deſcripti : Ader 370
interrogandi quomodo? Poſſevinus 81. Capivaccius 414
lecti eorum ſuſpenſiles : Crinitus 888
officium : Benedictus 24. Mamfredus 424. Botallus 741. Fludd. 942. Campegius 989
viſitandi quomodo? Courte 419. Scharandæus 614. Caſtellus 886. Claudinus 719. Zacutus 1054. 1056
Ægroti : *Vid.* Ægri
Aer : Alemannus 10. Grand 71. Paſienus 79. Paracelſus 105. Baldinius 108. Baldius 109. Flavius 138. Piſo 382. Galenus 188. Cardanus 416. Thriverius 432. Hippocrates 445. Helmontius 529. Burgundus 1045
Braſilienſis : Piſo 382
condenſatio ejus : Boyle 939
defectus ejus : Pechlinus 650
effectus ejus : Boyle 939
elaſtica ejus vis : Boyle 939. 1096
Aer : gravitas ejus : Volder 134. Boyle 939
influxus in ſublunaria : Bohn 544
inſpirati per aurem ſiniſtram emiſſio : Cnoefelius 44
rarefactio ejus : Boyle 939
temperies : Burgundus 1045
transmutationes : Porta 536
vitalis : Mundius 397. 1094
Æternitas : Michaelius 642
Æthiopes : Libavius 50. Alonſo 875
color eorum : Pechlinus 650
nigredinis eorum cauſa : Hannemannus 629
Ætnei montis incendium : *Vid.* Mont. Ætnæ incendium.
Ætites lapis : Laurenbergius 380. Bauſchius 626
Affecti loci cognitio : *Vid.* Semiotice
Agaricus : Bellonius 880. Campegius 987
Agnus Scyticus : Libavius 50. Deuſingius 64
vegetabilis : *Vid.* Agnus Scyticus.
Agricultura : Gallus 96. Dionyſius 166. Creſcentius 887. Burgundus 1044. *Conf.* Ruſticares.
cultores illuſtres : Brunsfelſius 860
laus ejus : Brunsfelſius 860. Britannus 940
nobilitati an deroget? Tiraquellus 55
ſtudiũ apud Veteres : Brunsfelſius 860

Agri ſecreta: Falconeus 108
Agripnia: *Vid.* Vigiliæ
Alcali: *Vid.* Acidum & Alkali.
Alcaliſata volatiliſandi modus: Barnerus 475
Alce: Baccius 39. Menabenus 85. Dodonæus 85. Wigandus 703. Gabelchoverus 1050
ungulæ ejus vires & uſus: Baccius 39
Alchaeſt Liquor: de Comitibus 761. Tackenius 862
præparandi ratio: de Comitibus 761
vires: de Comitibus 761
Alchermes: Strobelberger 687
baccæ ejus: Strobelberger 687
confectio ejus: Bertaldus 628. Strobelberger 687. Catelanus 731. Eichſtadius 371. Bartholinus 1001
uſus ejus: Strobelberger 687
Alchymia: Albertus Magnus 21. Paracelſus 101. Libavius 48. 51. Villanovanus 91. & 92. Hornius 160. Brouchuiſius 231. Agrippa 393. Geber 317. Dornæus 350. Mennens 381. Helias Artiſta 388. Kunrat 396. Condeſyanus 406. Philochemicus 411. Triſmegiſtus 411. Hebbererus 483. Tanckius 512. Antarvetus 516. Birellus 524. Braceſchus 546. Digopius 570. Garlandius 586. Alſtedius 602. Ortholanus 858. Amelungius 876. Faber 895. 896. Snoyus 934. Baco 948. Roſarius 949. Nordonus 959. Burgundus 1044. Auth. Chym. var. 1063. ſeqq. *Conf.* Lapis Philoſophicus.
Alchymia defenſa: Libavius 48. Hogelande 266. Gratarolus 378. de Zanetinis 434. Amelungius 876. Faber 895. 986. Palmarius 902. Fludd 941. ſeqq. Auth. Chym. inc. 1057. 1060. Auth. Chym. var. 1067
difficultas ejus: Hoghelande 993
dignitas: Amelungius 876
impugnata: Riolanus 669. 671. Gvibertus 834. Auth. Chym. inc. 1058
legitima ars an ſit? Fanianus 554
Lexicon ejus: Rulandus 789
neceſſitas: Amelungius 876
ortus & progreſſus: Amelungius 876
Scriptores ejus: Gratarolus 378
utilitas: Amelungius 876
Alchymica: Villanovanus 92. Arteſius 93. Valentinus 120. Democritus 243. Beguinus 540. Mylius 568. Dee 570. Cumbelejus 573. Mehung. 639. Helbigius 652. Padovanus 652. Rhenanus 666. Glauberus 673. Rupeſciſſa 674. Weidenfeld 681. Zelator 708. Bua 708. Pamphilus 758. Birrius 785. Rulandus 789. Merlinus 812. Mejerus 817. ſeqq. Sendivogius 822. Bernhardus 830. Flamellus 833

833. Hapellus 841. Odomarus 847. Rovillaſco 921. Plato 923. Ceſtrenſis 929. Lullius 931. 932. Richardus 938. Fludd. 941. ſeqq. Baco 948. Roſarius 949. Nordonus 958. 959. Neander 1091. Aquinas 1003. Norton 1022. Toletanus 1030. Valeriis 1036. Zadith 1056. Auth. Chym. inc. 1057. ſeqq. Auth. Chym. var. 1063. ſeqq. Auth. Med. inc. 1073. 1075. *Conf.* Lapis Philoſoph.

Alchymiſtæ: Guidius 596

errores eorum detecti: Mejerus 817. ſeqq. Auth. Chym. inc. 1061

fuci eorum. *Vid.* Alchymiſtæ: errores eorum detecti.

Alexandrinæ aureæ examen: Montanus 532

Alexipharmaca: Rhazes 4. Everhardus 14. Baccius 39. Lacuna 46. Mizaldus 76. Sala 58. Galenus 193. Esdra 264. Cordus 265. Pona 294. Perlinus 429. Heringius 468. Saracenus 501. Camerarius 507. Schlegelius 515. Contarenus 516. Juvenis 621. Lonicerus 627. Prævotius 664. Nicander 828. Ardoynus 960. Largus 961. *Conf.* Peſtis: medicamenta contra eam.

Braſilienſia: Piſo 381

Chymica: Colle 555

Alexipharmacum omnium Venenorum: Pona 294. Gravius 574

Alexiteria: *Vid.* Alexipharmaca.

Alhandal trochiſci: Valerius 434

Alica: Peccana 26. Dodonæus 936

Alimentum: Bonamicus 282. Vallesius 303. Hippocrates 445. Sylvius 497. Stephanus 146. Galenus 188. 197. Cardanus 416. Montanus 532 Licetus 277. Gourmelenus 983. Caſtrenſis 984 Zwingerus 998. *Conf.* Cibaria: item Nutrimentum: item Aliment. facultat.

bonitas: Durans 166

defectus: Pechlinus 650

depuratio in corpore: Deuſingius 65

digeſtio: Helmontius 529

diſtributio: Deuſingius 67

elaboratio: Deuſingius 67

facilius quodnam? Arlunus 88

facultates: Gadaldinus 96. Galenus 188. Freitagius 89. Piſanellus 110. Bogdanus 785 Gregorius 786. Sebizius 810 Bloſſius 962. Sethi 970. *Conf.* Alimentum: It. Cibus: vires eorum

fermentatio: Deuſingius 67. Sylvius 299. *Conf.* Fermentatio.

naturæ cuiq; quæ conveniant? Cajus 125

receptacula utriusque. Cornarius 503. Plutarchus 924

trahatur quo pacto à membro? Delphinus 723

vitium: Durans 166

ultimum corporis: Bernhardus 275

Alkaeſt: *Vid.* Alchaeſt
Alkali: *Vid.* Acidum & Alcali
Alkermes: *Vid.* Alchermes.
Aloe, gummi: Marquis 380. Duraſtantes 505. Oribaſius 858. Mindererus 932
medicamenta ex eo parabilia: Mindererus 932
pilulæ ex ea commendatæ: Johannius 619
venarum ora aperit: Puteanus 383. Fuſchius 743
Aloe, planta: Hager 2
Alopecia: Ampſingius 523
Alterantia medicamenta: Nævius 162
Alteratio: Zanardus 824
Alumen: Plinius 137. Heſſus 605. Burgundus 1045
Alvus: *Conf.* Anus
aranearum, carbonum, lapillorum, aliarumque rerum abſurdarum per eam excretio: Lamzweerde 531. Rivalieiz 1096
feces: *Vid.* Excrementa
fluxus: Guainerius 72. Barlandus 471. Lonerus 660. Poterius 904. Philumenus 923
cauſæ ejus: Paracelſus 104
ſpecies ejus: Lonerus 660
membranæ ſanguinolentæ formâ viperæ per eam ejectæ: Junior 1033
ſine medicamentis mollienda: Petronius 72
ſuppreſſa cienda quomodo? Brunsfelſius 861
Ambra: Libavius 50. Fallopius 312. Klobius 727
Ambram factitiam preparandi ratio: Pontanus 662
Amentia: *Vid.* Delirium
Amentium morbi: *Vid.* Delirium
Amethyſtus, gemma: Snebergerus 83
Amomum: Motatinellus 166. Maroneas 838. Auth. Med. inc. 1069
Amor: Horſtius 361. de Cavalcantibus 368. Lamandus 624
ægritudo: Crinitus 888
heroicus: Villanovanus 91
inſani curatio: Horſtius 361. Lamandus 624
Melancholiam parit: Marcucius 161
præſtantia: Cornarius 503
pulſus in eo: Horſtius 361
remedia contra eum: Crinitus 888
Venereus: de Cavalcantibus 368
Amputatio membrorum externorum: Fienus 1017
Amuleta: Galenus 196. Aphricanus 224. Bartholinus 148. Vairus 746. Cæſar 751. Goclenius 950. Wirdig 966. Eraſtus 1016
Anaſtomoſis vaſorum Cordis in fœtu: Petrejus 974
Anatomia: Alcinous 22. Achillinus 23. Benedictus 23. Paræus 36. Lacuna 46. Laurentius 47. Veſalius 55. Deuſingius 63. 64. Molinettus 77. Piccolhominus 86. Paracelſus 105. Drelincurtius 141. Cabrolius 113. Landus 121 Gale-

Galenus 187. Perdulcis 118. Montana 126. Preibiſius 179. Rumbaum 179. Marchettis 249. Platerus 271. Sanches 279. Stockhamer 298. Stephanus 146. Kynalochus 241. Rudius 265. Bartoletus 269. Fallopius 311. 313. de Zerbis 315. Bauhinus 150. 151. 152. Graſeccius 328. Gr. Horſtius 360. 361. Mögling 234. Agrippa 393. Eyſſonius 394. Boſcus 465. Berengarius 475. Carpus 478. Grevinus 483. Sylvius 496. 427. Milichius 488. Hippocrates 442. Bokelius 544. Horſtius 565. Dryänder 573. Gersdorff 595. Spigelius 12. 13. Kyperus 20. Horne. 609. Hoffmannus 638. Meletius 811. Riolanus 667. 669. 670. Freigius 693. de Hamuſco 696. Veslingius 698. Vigierius 698. Diemerbröck 715. 716. Fuchſius 742. Bilſius 760. Mercatus 765. Curtius 793. Winſemius 812. Gavaſſetius 816. Poll. 820. Mundinus 825. Highmorus 827. Maſſa 839. Oppianus 857. Caſmannus 861. Partheni9 864. Barbette 867. Crinitus 888. Laurembergius 897. 898. Monedulatus 900. Columbus 933. Fludd. 941. Epheſius 952. Bloſſius. 962. Protoſpatharius 1001. Bartholinus 1003. Parre 1022. Knoblochius 1029. Vidius 1041. 1042. Auth. Med. inc. 1072. *Conſ.* Homo.

Anatomia animalium variorũ : *Vid.* Brutorum Anatom.

Carminicè deſcripta : Pincier 660. Strauſſius 737

Chirurgo neceſſaria: Vigo 699

diſcendi eam ratio : Theodorus 966

laus & præſtantia : Meurerus 178. Petræus 399. Capivaccius 415. Privatus 991

Microſcopiorum in ea uſus: Schraderus 309

mortua : Horſtius 361

Mytuli : Heide 73

Ortus & progreſſus : Albertus 953

Practica: Horſtius 361. Bonetus 999. Bartholinus 1009

ſectio ſingularis : Bilſius 759. Deuſingius 67

ſiphonis uſus in ea : Græf. 933. 934

vitalis: Horſtius 361

utilitas: Petræus 399. Capivaccius 415

Anatomica : Gvevara 34. Veſalius 55. Molinettus 77. Hogeland 227. Gliſſonius 286. Deuſingius 64. ſeqq. Puteus 294. Cuneus 311. Valla 342. Hoffmannus 157. 158. 159. Blaſius 348. Zypæus 305. Senis. 431. Seger 338. Nyſſenus 364. Charleton 365. Rolfinkius 367. Paxmannus 399. Capivaccius 415. Sylvius 497. Camerarius 507. Peyerus 558. Guintherius 597.

597. 598. Burgowerus 547. Colle 555. Harderus 613. Jeſſenius 617. Lonicerus 627. de Muralto 645. Piſtorius 660. Riolanus 670. Stephanus 685. 686. Schenckius 692. Willichius 707. Zambeccarus 713. Jaſolinus 723. Eichſtadius 731. Strauſſius 737. Bilſius 759. Severinus 776. Paaw 902. Bayfield 939. Albertus 953. Bartholinus 1004. ſeqq.

Anatomicæ adminiſtrationes: Bartholinus 149. 1089. Galenus 187. Hippocrates 442. Guintherius 598

Controverſiæ: Laurentius 47. Veſalius 55. Bartholinus 149. Paulli 484. Wepferus 616. Henerus 937

Epiſtolæ: Spigelius 12. 13

Inſtitutiones: Deuſingius 64. Sylvius 300. Fallopius 311. Bartholinus 148. Bauhinus 151. Guintherius 597. Hoffmannus 802. Sorbait 871

Inventa nova: Clerck 1090

Obſeruationes: Laurentius 47. Ruyſch 309. Fallopius 311. 313. Bartholinus 148. 150. Michinus 290. Arniſæus 390. Hopffnerus 395. Moinichen 397. Bontius 476. Sylvius 496. Tanckius 511. Peyerus 558. Horſtius 564. Horne 610. Poſthius 663. Riolanus 669. Saltzmannus 673. 674. Veslingius 698. Arantius 718. Schraderus 727. Rudbeck 845. Albertus 953. Kerckringius 996. Bonetus 999. Bartholinus 1005. Coiter 1049. Auth. Med. inc. 1075. 1076. Auth. Med. var. 1085.

Anatomicæ præparationes cavitatũ corporis humani, ut ſemper genuinam faciem ſervent: Swammerdam 689

Quæſtiones: Jaſolinus 723

ſectiones: Lyſerus 816

Tabulæ ſ. Figuræ: Veſalius 55. Spigelius 12. Bucretius 12. Caſſerius 12. Bauhinus 151. Remmelinus 665. Riolanus 669. Thurneiſſerus 746. Vaſſæus 769. Mundinus 825. 826. Michelſpacherus 983. Riverius 983. Geminus 1018. Coiter 1049. Bidloo 1093

Anevriſma: Sylvaticus 537. Horne 609. Döringius 814. Bartholinus 1004

Angeli: Jordanus 442

Angina: Eberhardus 573. Caſtellus 908

epidemica: Broncorus 1011

peſtilentialis: Sgambalus 515. Carnevala 225. Wierus 702

puerorum epidemica: Severinus 775. Bartholinus 1006

tumor ejus epidemicus: Nola 291

Anginoſa ulcera gutturis: Nuneſius 506

Angliæ aer, ſolum, & aquæ: Claramontius 139

Anglicus ſudor: *Vid.* Sudor Anglicus.

Anglorum morbi: Claramontius 139
Anhelitus: Galenus 196
Anima: Kyperus 20. Bröckhuyſen 124. Rudius 265. Licetus 275. 276. Grembs 291. Hoffmannus 157. Valla 243. Cardanus 418. Horſtius 361. Regius 400. Conringius 407. Philochemicus 411. Dandinus 419. Fracaſtorius 422. Burſerus 507. Hamel 528. Helmontius 529. Havenreuterus 631. Magirus 632. Monhemius 644. Freigius 693. Velthuſius 730. Forge 762. Hund 770. Bellonius 867. Lauredanus 869. Monedulatus 900. Knoblochius 1029. Burgundus 1044
altrix: Licetus 276
brutorum: Sennertus 235. Willis 1026
coextenſa corpori: Licetus 276
conjunctio cum corpore: Bröckhuyſen 124. Hogeland 227. Forge 762. Hobokenus 835
corpori ſubjecto nil tribuit: Licetus 276
ad corpus Phyſice non propenſa: Licetus 275
diſtinctio ejus à corpore: Cordemoy 225
facultates: Schneiderus 222. Linden. 60. Gliſſonius 286. Moebius 356. Riolanus 667. Spachius 717. Forge 762. Dreſſerus 793. Burgundus 1044
Animæ facultates principes: Altomarus 251. Delphinus 723
functiones: *Vid.* Anim. facultates 1017
infunditur tertiâ die: Fienus
immortalitas: Fiera 112. Licetus 276. Pereira 359. Helmontius 529. Martha 473. Riolanus 667. Stephanus 686. Digbæus 728. Maſſa 839. Valerius 908
in dubium vocata: Ludovicus 74
materialis: Bronzerius 608
morbi ejus: Marinellus 229. 1090
poſt mortem apparentes: Paracelſus 106
mundi: *Vid.* Spiritus mundi.
Ortus: Deuſingius 66. Licetus 276. Conringius 407. Serna 586. Hoffmannus 158. Sperlingius 685. Rulandus 789. 790. Mundinius 826. Kleinfeld 836. Freitagius 583. Goclenius 951
partes ejus: Dreſſerus 793
paſſiones: Cartes 936
potentiæ: *Vid.* Animæ facultates
principatus: Schegkius 494
rationalis natura: Digbæus 728
ante organizationem non infunditur: Gardinius 763
propenſio varia ad corpus: Licetus 276
rerum: *Vid.* Spiritus Mundi.
ſedes ejus: Albertinius 387. Rogerius 651. Helmontius 529. Hobokenus 835

Anima: ſenſitiva: Willis 1026
ſpiritalitas ejus: Hogeland 227
à ſpiritu differt: Aphricanus 223
translatio ejus: *Vid.* Metempſychoſis.
vegetativa: Lauredanus 869
vires ejus: Alcinous 22. Piccolhominus 86
Animal Thirium: Caballus 283
Animalia: Paræus 36. Lacuna 46. Avicenna 99. Hoffmannus 158. Felix 166. Gvarinonius 176. Merrett 178. Ælianus 181. Aphricanus 224. König 258. Grembs 291. Kraut 332. Pictorius 335. Vatablus 304. Boſche 371. Cardanus 418. Bontius 476. Olivarius 489. Mylius 568. le Grand 71. Monhemius 644. Martelius 657. Urſinus 700. Scaliger 721. Liſter 787. Scotus 822. Charas 825. Leonicenus 837. Matthiolus 877. Borellus 882. Creſcentius 887. Theobaldus 992. Burgundus 1044. Aldrovandus 1047. 1048. Franzius 1050
ſine alimento diu viventia: Licetus 277
Americanorum vires: Ximenez 304
Anatome eorum: *Vid.* Brutorum Anatom.
aquatica: Lonicerus 9. Geſnerus 207. Jonſtonus 620. *Conf.* Piſces.
Animalia: Braſilienſia: Piſo 381
bruta: *Vid.* Bruta.
Chinenſia: Tilingius 799. 800
Chymico-Medicè deſcripta & ad uſum Medicum præparata: Bolneſtus 255. Schrödèrus 678. *Conf.* Animalia: uſus eorum in Medicin.
colorem quæ mutant: Theophraſtus 1002
conſtitutio: Bayle 281
differentiæ: Wottonus 256. Fabritius 576
Emblemata ex iis: Camerarius 508
exanguia: Jonſtonus 620. Aldrovandus 1048
generatio: *Vid.* Generatio animal.
Hiſpaniæ novæ: Terentius 691
Indiæ: Laet 624
invidere quæ dicuntur: Theophraſtus 1002
lux eorum: Bartholinus 1005
Magicæ virtutes: Alb: Magnus 21
medicamenta ex iis parabilia: *Vid.* Animal. uſus in Medicina.
Medicina eorum: Placitus 967
Mexicana: Hernandez 287. Rechus 826
modi, quibus ea educari conveniat: Lucana 46
motus: *Vid.* Motus animalium
peregrina: *Vid.* Animal. rariora
præparatio eorum ad uſum Medicum: Quercetanus 711

Animalia: proprietates: Philetes 910
quadrupedia: Marcgravius 333. Zanardus 824. Peucerus 162. Geſnerus 207. Jonſtonus 620. Aldrovandus 1047. 1048
rariora: Cluſius 140. Cajus 548. Nierembergius 575. Rauwolfius 746
repentè quæ apparent: Theophraſtus 1002
Reptilia: *Vid.* Inſecta.
ruminantia: Æmylianus 512. Peyerus 558
Scripturæ ſacræ: Bochardus 956
ſignaturæ: Etzlerus 97
Sileſiæ: Swenckfelt 163
ſimilitudines ab iis deſumptæ: Fabritius 576. Werdmüller 863
ex Sodomiâ nata: Paracelſus 106
ſponte viventium ortus: Licetus 277
ſubterranea: Agricola 322
terreſtria: Lonicerus 9. Freigius 693
venatio eorum: Bargæus 878
venenata: *Vid.* Venenata Animalia.
vires abditas cognoſcendi ratio: Porta 536
volatilia: Lonicerus 9
uſus eorum in Medicina: Macer 16. Aphricanus 224. Humelbergius 314. Boſche 371. Habdaramahnus 386. Olivarius 489. Severinus 776. Charas 825. Creſcentius 887. Auth. Med. inc. 1069. *Conf.* Animalia: Chymico-Medicè deſcripta.
Animalis Spiritus. *Vid.* Spiritus animalis
Animus: affectus ejus. Deuſingius 66. Tozzus 757. Claramontius 961. Groſſius 1019
cognoſcendi: Claramontius 961
compeſcendi: Luiſinius 30
deliquium: Philumenus 923. Theophraſtus 1002. *Conf.* Lipothymia: it. Syncope.
morbi: Perdulcis 118. Buſæus 546. Campegius 988
cognoſcendi quomodo? Donatus 126. Galenus 189
curandi quomodo? Donatus 126. Galenus 189. Campegius 886. 988
ſanitas conſervanda. de Hamuſco 696
Anni Climacterici: *Vid.* Climactericianni.
tempora: Catoſius 792
natura eorum. Catoſius 792
temperamenta eorum: Catoſius 792
Anſer: Frommannus 552
Anſeres Scotici: Deuſingius 64. 65
Anthrax, lapis: Libavius 51
Anthrax, tumor: *Vid.* Carbunculus: tumor
Anthropologia: *Vid.* Anatomia: it. Homo.
Anthropoſcopia: Otto 52. *Conf.* Homo; cognitio.
Antidota. *Vid.* Alexipharmaca.
Antidotarium. *Vid.* Pharmacopœa.

Antimonium: Sala 58. Codronchius 111. Valentinus 120. Penotus 130. Rolfinkius 368. Hildanus 374. Poppius 374. Grevinus 483. Stenglius 756. Kerckringius 996. Philologus 1022
aſſumi an poſſit citra damnum? Stenglius 756
Cinnabaris ejus: Hoffmannus 1091
præparatio ejus: Kernerus 89. Penotus 132
ſecreta ejus: Suchten 27. Myſius 275
virtutes ejus: Kernerus 98. Penotus 132
Antipathia: Libavius 50. le Grand 72. Mizaldus 76. Etzlerus 97. Peucerus 162. Kornmannus 395. Fracaſtorius 422. Milichius 488. Hermannus 604. Zimara 775. Goclenius 951. Wirdig 966. Rattray 985. Auth. Med. inc. 1073. *Conf.* Sympathia
cauſæ ejus: Avolus 135
Antiperiſtaſis: Marlianus 635. Tancredus 730
Antirrhina, herba: Heroldus 423
Anus: *Conf.* Alvus
abſceſſus ejus: Leonida 747
clauſi curatio: Wierus 702
fiſtula: Leonida 747
prolapſi peruſtio: Leonida 747
Aphonia: *Vid.* Mutitas
Aphoriſmi Hippocratis: Hippocrates 463. Vorſtius 10. Foeſius 85
carminicè deſcripti. Luiſinius 30. Ellingerus 44. de Conde 525. Juncker 621. Ganſius 629. Pfautius 658. Span 737. Dionyſius 868. Berigardus 881. Sturmius 933. Provancherius 974
Aphoriſ. Hipp. diſpoſitio eorũ methodica. Gaſſarus 6. Linden 518. Roſtinius 118. Heideneccius 254. Stupanus 651. Fogerolæus 285. Oclerius 291. Wolffius 704. Amonius 513. Gorræus 596. Scheffler. 575. Globiez 564. Viſcherus 699. Fontanus 833. Popardus 856
dubii eorum nonnulli. Laurentius 327
explicati & illuſtrati. Nonius 36. Cælius 62. Carcanus 87. Ludovicus 74. Braſavolus 78. Foeſius 84. Paracelſus 104. Caſtanea 176. Paulinus 269. Paz 122. Victorius 124. Langwedelius 129. Vega 180. Campenſius 182. Galenus 195. Geſnerus 208. Lucas 224. Laphanginus 230. à Mutiis 252. Foreſius 275. Rabelæſius 294. Valleſius 303. Moralis 334. Albaneſius 368. Plantius 382. Thriverius 433. Braſavola 413. Capivaccius 414. Cardanus 416. Mercurialis 426. Obicius 466. Bentius 471. Fontanus 313. Forolivienſis 482. Hollerius 485. Montanus 532. Butinus 546. Marin 501. Ammon 513. Argenterius 521. Dieterici 557. Globiez

biez 564. Heurnius 606. 607. Lygæus 832. Marinellus 635. Moriſotus 644. Myrica 648. Opſopœus 652. Sermoneta 682. Martianus 724. Leveronius 727. Fiſcherus 729. Verhoofd 757. Chambre 781. Naldius 797. Ruckerus 821. Haupaſius 835. Leonicenus 837. 838. Nicolus 841. de Oddis 847. Oribaſius 858. Montius 864. Griſignanus 868 Offredus 870. Sorbait 872. Canonherius 876. Caſtellus 886. Criſpus 888. Gvichardus 892. Philotheus 922. Fonſeca 497. Magiſter 951. Reſcius 952. Sclanus 956. Sanctorii 960. Thaddæus 991. Belleus 995. Gaza 996. Eraſtus 1016. Knoblochius 1029

Aphoriſmi Hipp. laus eorum. Ellingerus 44

ordine novo digeſti: Lanæus 625. Tilemannus 694. Roſtinus 767

Sect. I. eorum eo ordine explicata, quo Puncta â Laureandis Patavii explicari ſolent: Baroccius 31

Tabulis illuſtrati & comprehenſi: Hedeneccius 262

Aphthæ: Ketelaer 1045

Apis: Pictorius 335. Burgundus 1044 61

Anatome ejus. Stellutus 298

Apoplexia. Bayle 281. Fontanus 313. Nymannus 364. Peucerus 163. Schneiderus 223. Lonerus 660. Cortnummius 726

Apoplexia: cauſæ ejus. Paracelſus 103

curata. Paulli 973

curatio lethifera. Hoffmannus 307

obſervationes Anatomicæ circa eam. Wepferus 616

præſervatio ab eâ, beneficio ſetacei. Sattlerus 614

Apoſtemata: Paracelſus 107. Varignana 385. Vigo 699. *Conf.* Abſceſſus

calida: Sanctus 781

curatio eorum: Hierovius 115

peſtilentialia: Maſſa 838. Capellutus 948

venæſectio in iis conducit: Paniza 767

Appetitus: caninus: Heſſus 787

facultas ejus. Cremoninus 135

ſenſitivus: Deuſingius 65. Gliſſonius 286

Aqua: Alemannus 11. Paſienus 79. 62. Ariſtoteles 88. Gadaldinus 96. Avicenna 100. Paracelſus 105. Baldinius 108. Baldius 109. Plinius 137. Flavius 138. Galenus 188. Licetus 276. Cardanus 407. Gardinus 423. Mercurialis 427. Hippocrates 465. Thriveririus 432. Helmontius 529. le Grand 71. Seneca 758. Cornachinius 778. Zanardus 824. Epheſius 962. Burgundus 1044. Roſcius 1046. *Conf.* Elementa

bonitas earum. Thurinus 54.

Galenus 188. Lucio 803. Portius 974
Aqua: Braſilienſes: Piſo 381
correctio earum num coctione, an ſublimatione facienda? Minadous 693
deſtillatæ. Libavius 51. Sala 58. Rubeus 430. Porta 536. Freinch 583. Euchyon 246. Beſſonus 475. Montanus 535. Matthiolus 877
coloratæ ut prodeant: Elsholtius 682
examinantur: Braſſavolus 78. Zwelfferus 705. 706
odoratæ: Matthiolus 877
vires earum: Rubeus 430. Barlandus 471. *Conſ.* Pharmacop.
effectus earum: Herilacus 864
facultates earum: Claudinus 719. Herilacus 864. Burgundus 1044
frigida: potio ejus: Cajus 125
febb. in ardentibus ad ſatietatem concedenda, Nehemia 3
Jſchiadicum dolorem ſanat: Heyden 409
podagram ſanat: Heyden 409
purgans poſt medicamentum potanda: Sylvaticus 538, Ingraſſias 660
vulnera ſanat: Heyden 409
Hungariæ admirandæ, Wernherus 343
Minerales. Libavius 48. Schwenckfelt 163. *Conſ.* Aqua Medicinal.
Aqua: natura earum. Baccius 38. Hippocrates 465. Claudinus 719. Lucio 803. Herilacus 864. Paduanus 901. *Conſ.* Aqua
permanens: Libavius 48
purgantia eam ex corpore hum. *Vid.* Hydragoga Medicamenta
refrigeratio earum. Villafranca 132
ſigna earum: Theophraſtus 1001
vino copulata: Gvarinonius 465. de Partibus 491
Vitæ, ejusque compoſitiones: Libavius 51. Mithobius 221. Savonarola 643. Wolfius 704
vires ejus admirabiles: Savonarola 643
vivere ſub ea. Pechlinus 650
uſus earum. *Vid.* Aqua: facultates earum
Medicinales ſeu Medicatæ: Rhazes 3. Libavius 50. Villanovanus 91. Scheunemannus 390. Claudinus 719. Rulandus 789. Oribaſius 858. Burgundus 1044. Auth. Med. var. 1076. *Conſ.* Acidul. it. Balneum: it. Therm.
aciditas earum convellitur: Giurius 1095. 1096
Angliæ: Liſter 787. 1005
S. Antonii: Holtzemius 894
Barbotanenſes: Cheſneau 832

Aqua

Aquæ Medicin.
- Bilfeldinæ: Redeckerus 221. Hobokenus 835
- Caſſellanæ: Moſanus 489. Auth. Med. var. 1077
- factitiæ: Coſtæus 561
- Galliæ: Strobelberger 687. Clos 1091
- Germãiæ prçcipuæ: Kraut 332. Pinguia 435. Etſchenreuterus 316
- Hebecrevonii Fontis: Cahagneſius 478
- Lucenſes: Donatius 526
- Moraviæ: Jordanus 1020
- Neapolitanæ in Luculliano: Maranta 116
- Patavinæ: Morellus 363
- Porrectanæ: Zecchius 705
- Pugeacæ: Maſſacus 948
- quando uſurpandæ: Rapardus 295
- Returbianæ: Lucas 242
- Tillerborn: Holtzemius 894
- Tungrenſes: Byerius 1012

Aquatilia: *Vid.* Piſces.
Aquilæ lapis: *Vid.* Ætites.
Aquilegium, herba: Heroldus 423
Arabes Medici defenſi: Unger 131. Socius 845
Aranea: Thyleſius 83. Liſter 787
Arbor: Lonicerus 9. Mizaldus 75. Curtius 122. Stephanus 147. Kraut 332. Pinguia 435. Jonſtonus 621. Burgundus 1044. Aldrovandus 1048. Auth. Med. inc. 1069. 1072
- Braſilienſes: Piſo 382
- Coniferæ: Axtius 557. Bellonius 880
- cultura earum. Mizaldus 76. Stephanus 147
- Malabaricæ, Rheede 401
- nomina earum. Stephanus 945
- reſiniferæ: Bellonius 880
- Scripturæ ſacræ: Meurſius 641. Lemnius 749
- ſylveſtres cicurandi ratio: Bellonius 881
- virentes ſemper: Bellonius 880
- vitæ Paradiſi. Medeira 257

Arboris vitæ elixir: Frundeck 628
Arbuſtorum naturæ & operationes: Kraut 332
Arcana Medica: *Vid.* Experimenta Med.
Archæus: Grembs 291. Helmontius 529
- morbi ejus. Helmontius 530

Ardeæ Anatome: Blaſius 349
Argenterius, Johannes, confutatus: Bertinus 323
Argentum: Sala 59. Penotus 130. Rolfinckius 368. Mylius 568. Gvidius 596. Scotus 822
- abuſus ejus in Medicina: India.
- in aurum verſum: Odomarus 848. Auth. Chym. inc. 1059
- medicamenta ex eo parabilia: Kernerus 89. Penotus 130
- parandi illud arte modus: Dulco 317. Potier 820
- potabile: Kungelius 623. *Conſ.* Panacea.
- regerminatio ejus: Balduinus 167
- ſolutio ejus: Bohnius 1095

Argentum Vivum: Sala 58. Billichius 72. Cephalus 87. Mylius 568. Hildanus 375. Weckerus 616. Copus 786. Untzerus 801. Lullius 931. Auth. Chym. inc. 1060. Auth. Med. var. 1078
fumus ejus noxius: Stockuſius 959
inunctio ejus an in Arthritide conveniat? *Vid.* Arthritis.
medicamenta ex eo parabilia: Kernerus 89. Mullerus 920
præcipitatio ejus: Phædro 334
uſus ejus: Giſelinus 1038
Aridura: *Vid.* Macies: it. Phthiſis: it. Tabes
Ariſtoteles doctrina ejus compendio tradita: Iſraelita 896
impugnatus: Baſſo 962
Armarium Unguentum: *Vid.* Unguentum armarium: it. Sympathicus Pulvis
Armenia bolus: Camerarius 509
Armillæ Veterum: Bartholinus. 150
Armoniacum ſal: Vid. Sal armoniacum.
Aromata: Cronenburgius 128. Cluſius 140. à Coſta 175. ab Horto 316. Piſo 382. Fragolus 580. Suardus 873. Eſculo 952. Burgundus 1044
Aromatarius: quid nominis? Cagnatus 782
Ars parva Galeni explicata: Laurentius 47. Cittadinus 63. Fiera 112. Stocklin 221. Galenus 189. Rodoham 387. Johannicus 512. Ammonius 513. Argenterius 521. Montanus 534. Bentius 471. Foroliovienſis 482. Schegkius 494. Segarra 495. Ingraſſias 659. Delphinus 723. Akakia 783. Sebizius 809. Bieſius 831. Leonicenus 838. de Oddis 847. Sclanus 955. Sanctorii 960. Thaddæus 991. Zwingerus 997. Turriſanus 1031
laudata: Planerus 52
Ars ſignatoria: *Vid.* Signatoria Ars.
Arſenicum: Paracelſus 105. Odomarus 848
potus ejus: Caſtellus 886
præparationes ejus: Müllerus 920
Arteria: Anatomica earum deſcriptio. Landus 121
aſperæ ſectio: *Vid.* Laryngotomia
motus earum: Deuſingius 66
ſanguis an in iis naturâ contineatur? Galenus 187
ſectio earum: *Vid.* Arteriotomia.
Arteriotomia: Fortolus 69. Gadaldinus 96. Galenus 187. Caſtellanus 550. Scheurl 180. Severus 966. Fienus 1017
Arthritis: Bogardus 8. Spigelius 12. Campolongus 16. Paræus 37. Lacuna 47. Laurentius 47. Veſalius 56. Gallus 70. Weickardus 93. Paracelſus 104. Piperellus 136. Goſvinus 142. Ohi-

Ohimonius 174. Schneiderus 222. Bärsdorp 225. Sennertus 236. 237. Ulierdenus 238. Pepagomenus 243. Jamotius 270. Fabritius 285. van der Mye 291. Sylvius 300. 497. India 287. Peucerus 162. Friſius 318. Bergenſis 347. Ballonius 371. Budæus 372. Thriverius 433. Barbatus 411. Garetius 393. Capivaccius 414. Heringius 468. Sachetus 431. Borgeſius 544. Deetzius 569. Ryhinerus 604. Turrianus 654 Sylvius 689. Minadous 693. Quercetanus 710. de Liberatis 749. Heldius 794. Syſſenbach 811. Mejerus 818. Herilacus 864. Bagellardus 867. Bauheſius 882. Foreſtus 890. Kolreuterus 968. Carpinetus 990. Turquetus 997. Ducretus 1031. Rhyne 1093. *Conf.* Podagra.

Arthritis: argenti vivi inunctio an in ea conveniat? Deodatus 182
curatio ejus: Dovynetus 480. Seidelius 495. Dunus 991
errans: *Vid.* Arthrit. vaga
lacte curabilis: Greiſel 587. 1095
medicamenta ſelecta contra eam: Snebergerus 82. Bernhardi 784. Birrius 785
vaga: Rhumelius 559
ſcorbutica: Petreus 399. Wierus 702. Möllenbrock 1031
victus ratio in ea: Thriverius 432

Arthritis: vinumne mixtum, an meracum in ea conveniat? Arlunus 656
Articuli: Hippocrates 461. Galenus 187. Vidius 1042
dolores eorum: *Vid.* Arthritis
morbi eorum: *Vid.* Arthritis.
Aſellus: Lucius 229. Linden 518
Aſparagus: Fallopius 311
Aſphaltum: Libavius 50. Fallopius 312
Aſthma: Helmontius 529. Chicotius 551. Caſtellus 908. Martinius 1036
montanum: Stockuſius 959
Aſtra: Libavius 50
influxus eorum. *Vid* Aſtr. operationes in inferiora
morbi futuri ex iis cognoſcendi: Schröterus 679
naturalia ad corpora reſpectus eorum: Trew 1. Mizaldus 76. 77. Etzlerus 97
neceſſitant, non inclinant: Helmontius 529
nova: Licetus 276
operationes eorum in inferiora: Trew 1. de Vicentinis 28. Etzlerus 97. Paracelſus 101. Delphinus 623. Wirdig 966. Partlicius 969. Eraſtus 1014. Gianninius 1019.
ortus eorum: Paracelſus 107
vires eorum: Licetus 275
Aſtrologia Medica. Trew 1. Mizaldus 76. Villanovanus 91. Etzlerus 97. Philotheus 96. Paracelſus 107. Juvellina 125. Schylander 227. Collimitius 324

324. Riif 493. Obicius 365. Scholl 494. Fontanus 481. Maginus 519. Ampſingius 523. Ganivetus 586. Haſſurtus 600. Dornæus 350. Hippocrates 464. Kolnerus 623. Gallucius 654. Schrôterus 679. Taiſnierius 690. Lemnius 748. Gauricus 751. Magninus 770. Abbano 875. Fludd 942. ſeqq. Siderocrates 959. Geuſſ. 1050. Auth. Med. inc. 1069

Aſtrologia; abſurditates ejus. Trewi. Geſnerus 209. Lemnius 748
- divinatrix: Eraſtus 1014. Ganninius 1019
- Medicis an neceſſaria? de Carmona 549. Peramato 903
- naturalis: de Indagine 618
- Ruſtica: Mizaldus 76
- utilitas ejus: Haſſardus 893

Aſtronomia; Paracelſus 102
- Infernalium. Paracelſus 106
- Phyſica. Hamel 528
- principia ejus: Roslinus 389

Aſtures, aves: Albert. Magnus 21

Atheroma: Langius 625

Atomi; Cauſe 166. Sennertus 237. Leichnerus 253. Boyle 939

Atramentum: Caneparius 898

Atrophia: Meniotius 75. Bennettus 175. *Conf.* Phthiſis.

Attractio: Bartholinus 261. Maſullus 531
- purgantium medicamentorum. *Vid.* Purgantia: attractio eorum.

Attritio: Sanctus 781

Aucupium: Aquivivus 121. Thuanus 474. Bargæus 878. Auth. Med. var. 1082

Auditus: Aquapendens 421. Schelhammerus 179. 1094. Caſſerius 722. Tozzus 757.
- organa ejus: Euſtachius 115. Verney 713. Caſſerius 722

Augmentum: Zanardus 824

Augurium: Artemidorus 96. Philotheus. 96

Auguſtanum Medicum Collegium deſcriptum: Schröckius 753

Avicenna:
- animadverſiones in eum: Lonicerus 9. Zaluzanius 9
- Contradictiones: Pellinigerus 6
- defenſus. Friſius 731
- Fen explicat. Montanus 434. Bentius 471. Sanctorii 960
- cum Hippocrate & Galeno conciliatus: Philaretus 353
- illuſtratus: Alpago 38. Deuſingius 67. Santacruz 80. Averroes 94. Rinius 122. Paternus 126. Bettus 542. Ebeneſus 253. Siraſus 680. Campegius 987. Coſtæus 560. Oddus 847. Ruſticus 878
- impugnatus: Galfredus 71
- laudatus: Minadous 694
- Vita ejus: Milichius 488. Maſſa 839. Melanchthon 919

Avicula Dei: *Vid.* Manucodiata avis.

Avis: Peucerus 162. Geſnerus 207. Ericius 262. Kraut 332. Marcgravius 333. Pictorius 335. Turnerus 385. Longolius 353. Willughbæjus 304. Pingvia 434. Bauhinus 539. Jonſto-

Jonſtonus 621. Freigius 693. Burgundus 1044. Aldrovandus 1047. Auth. Med. inc. 1069. 1072
Avis: Braſilienſes: Piſo 382
Diomedea: *Vid.* Manucodiata avis.
Medicina earum: Humelbergius 314
miranda earum: Jonſtonus 620
nomina earum: Longolius 353. à Quercu 740. Stephanus 945
Paradiſi: *Vid.* Manucodiata avis.
rariores: Nierembergius 575
Sileſiæ. Schwenkfelt 163
venatio: *Vid.* Aucupium.
Aurantium malum: *Vid.* Malum aurantium
Auris: Manfredus 869
annuli earum: Bartholinus 1010
bombi: Meniotius 74
catarrhus: Schneiderus 222
factitia: Taliacotius 163
internæ nova delineatio. Folius 134
morbi: Linden 60. Gvainerius 72. Mercurialis 425. Montagnana 117. Heurnius 605. 606. Verney 713
ſcarificatio earum: *Vid.* Scarificatio Aurium
ſordes: Mercurialis 427
ſtructura: *Vid.* Audit. organa
ulcera: Heraclides 404
uſus: Verney 713
Aurum: Leo 36. Libavius 48. Sala 58. Balduinus 167. Rolfinckius 368. Caranta 478. Mylius 568. Picus 582. Gvidius 596. Tackius 689. Meierus 817. Scotus 822. Carellis 1045. Auth. Med. inc. 1073. Caſſius 1087
Aurum: abuſus in Medicina. India 287
ex argento factum: Auth. Chym. inc. 1059
arte factum: Caranta 478. Eraſtus 1015. *Conf.* Aurum: parandi ratio it. Aurum Philoſophor.
cordiale an ſit? Caranta 458
diaphoreticum: Penotus 130
generatio: Baccius 39. Gabelchoverus 1050
metallis ex ignobilibus an confici poſſit? Eraſtus 1015
multiplicatio: Digopius 570
parandi ratio: Chriſtianus 167. Dulco 317. Curio 479. Augurellus 523. Picus 582. Helvetius 584. Gerhardus 594. Thornburgius 693. Ranta 781. Potier 820. Stephanus 981. *Conf.* Aurum: arte factum: it. Aurum: potabile: it. Lapis Philoſophic.
dubia: Libavius 47
Philoſophorum: Hornius 177. Hapellus 841. *Conf.* Aurum: arte factum: it: Aurum: parandi ratio.
potabile: Faber 21. Antonius 60. Courtin 352. Steebius 553. Mylius 367. Mennus 604. Kungelius 623. Glauberus 673. Fiſcherus 729. Buiſſon 760. Eraſtus 1015.

Rawlin 1022. Auth. Chym. inc. 1060. Auth. Chym. var. 1066. *Conf.* Panacea : it. Lapis Philoſophic.

Aurum potab. præparandi ratio : de Blauen 40. Brentzius 40. Fiſcherus 729. Brendelius 1053.
ſeparatio ejus è ſilicibus, arenâ, argillâ &c. Glauberus 673
ſolutio ejus : Bohnius 1095
ſolutio irreducibilis : Tilemannus 694. Auth. Med. inc. 1073
ſine corroſivo: Kallen 179
temperamentum : Gabelchoverus 1050
uſus Medicus : Kernerus 89. Amthor 148. Mylius 568. Gerhardus 594. Meierus 817. 818. Carellis 1045

Azoth: Libavius 48. Paracelſus 107. Valentinus 120

B.

Baccæ Orientales: Codronchius 111.
piſcatoriæ. Nemicus 993

Balbuties : Meniotius 74

Balneationis uſus : *Vid.* Balneum : uſus.

Balneum : Abhengnefit 1. Abenzoar 2. Rhazes 5. Aetius 18. Amidenus 17. Trallianus 27. Luiſinus 30. Baccius 474. Gvainerius 72. Aretæus 87. Ariſtoteles 88. Arlunus 87. Avicenna 100. Celſus 101. Montagnana 117. Pedemontanus 48. Fulginas 319. Gundelfinger 394. Bentius 471. Fridiuallius 472. de Partibus 491. Siccus 520. Arculanus 520. Bauhinus 539. Gvintherius 597. de Baveriis 121. de Barziziis 174. Meſues 641. de Amando 675. Serapion 681. Claudinus 720. Joubertus 735. Fuchſius 744. Rulandus 789. Blanchellus 812. Oribaſius 858. Ægineta 866. Apono 879. Maimonides 929. Munſterus 964. Burgundus 1044. Wintperger 1052. Auth. Med. var. 1076. *Conf.* Aqua : medicinal. item Thermæ

Balneum : Ænariæ Inſulæ : Elyſius 274
Angliæ : Liſter 787
Annebergenſe : Scheunemannus 391
aquæ dulcis tepidum: Fumanellus 69. Claudinus 720
uſus ejus : Claudinus 720. Roth 964
aquæ ſimplicis potabilis: Fumanellus 69
Aquenſia: Cellanova 41. Gvainerius 72. Paternus 126
Aquisgranenſia: Fabritius 285. *Conf.* Aqua: medicinal. Aquisgranens.
artificialia: Frizimelica 286. Rulandus 789. Grülingius 913
Authores, qui de iis ſcripſere : Lombardus 581
Bergomatis Tranſcheri : Albanus

nus 113. Baccius 39. Gvido 368. Zimalia 769
Balneum: Bollenſe: Bauhinus 539
Burmienſia: Sermundus 163 Tuſſignanus 907
Calderii: de Pindemontibus 22. Fumanellus 70. Bolderius 353. Maſſa 839
Campaniæ: Elyſius 574
Caſſiani: Mannius 1038
Corſennæ: Bartolinus 731
Eniſenſia: Dryandrr 573
Fabariana vulgò Pfeffer-Bad. Stöcklinus 97. Paracelſus 106. *Conf.* Therm. Piperin.
ferratum: Fumanellus 70
Germaniæ celebriora: Etshenreuterus 316. Rulandus 779. *Conf.* Fontes: Germaniæ.
Italiæ: de Monte Catino 471. Savonarola 643. Paſinus 767
Kiſſingenſe: Steeghius 358
Lixignanum: Zynthus 434
Lucenſia: Bendinellus 792 Blanchellus 812
metallica: *Vid.* Aquæ Medicinales, ſeu, Medicatæ
morbi per ea curandi: Baccius 39. Rulandus 789
naturalia: Archigenes 86. Paracelſus 105. Clivolo 114. Hemmerlin 271. Fabritius 285. Grüling 913. *Conf.* Balneum
Petriolenſe: Senis 298
Piſana: Mercurialis 427. Cornachinius 778
Porcetana: Fabritius 427
Porrectanum: Caſtello 1031
Balneum: Puteolana: Alcadinus 22. Arctinus 279. Phædro 334. Lombardus 581
quando inſtituendum? Rapardus 295. *Conf.* Balneum: viſitandi tempus.
Returbienſia: Lucas 224
Rotenburgenſe ad Tubarim: Libavius 20
Villenſe: Franciottus 326. Blanchellus 812
viſitandi tempus: Fulginas 319. *Conf.* Balneum: quando inſtituendum
Timavienſia: Rapitius 714
uſus eorum: Brancaleon 581. Claudinus 720. Cagnatus 782. Rulandus 789. *Conf.* Balneum.
Würtenbergici Ducatus: Widemannus 702
Balſamatio cadaverum: Paræus 37. Rivinus 53. Santorellus 82. Clauderus 310. Schraderus 727. Ballonius 880. Gvibertus 911. Andreæ 956. 1027. 1097
corporum: Wittenbergius 134. Bilſius 859. Bourgongne 760
Balſamum: Fallopius 312. Lobel 796. Gvibertus 724. Alpinus 926
confectio eorum: Libavius 51
lachryma ejus: Gvibertus 824
Orientale: Perla 293
ſpecies ejus: Lobel 796. Alpinus 926

Barba hominis : Ulmus 774
 finis Medicus ejus : Ulmus 774
 hiſtoriæ ejus : Ulmus 774
 ſymbola ex ea: Ulmus 774
Baſiliſcus : Galli ex ovo an excludatur ? Bartholinus 149
 morbus novus Medicis incognitus : Craſſus 419
Belenium Ariſtotelis : Odorinus 651
Betonica : Muſa 77. Humelbergius 314
 alba : Heroldus 423
Bezoar : Deuſingius 64. 65. Cluſius 140. Hieblinus 177. Hollingus 255. Bauhinus 154. Sylvaticus 538. Conſtantinopolitanus 771. Monardes 840
 notæ ejus : Sarazenus 911
Bezoartica medicamenta: *Vid.* Alexipharmaca.
 tinctura Michaelis : Schultzius 357
Bibere : quantum liceat ? Milichius 488. Melanchthon 919
Biblici morbi : Ader 370. Uberte 773. Sandæus 803. Bartholinus 1010. Moles 1049
Bilis : Vaſſeur 769. Albertus 953
 atra : Archigenes 87. Sylvanius 119. Calanus 927. Galenus 186. Crinitus 887. Claramontius 961
 purgantia eam : Oribaſius 858. Philarius 910
 concoctio ejus in febribus: Bettus 74
 ductus : Severinus 777. Bohnius 1094
 effuſio ſingularis : Hebenſtreit 528
Bilis : morborum multorum cauſa : Greulichius 588
 motus : Bohnius 1094. Barberius 1095
 pororum ejus uſus & motus : Barberius 1095
 uſus : Deuſingius 66. Sylvius 498. Moebius 356. Barberius 1095
Bitumen : Libavius 50. Plinius 137. Pillingen 801
 lignum ejus foſſile : Pillingen 801
Blas : Helmontius 529
Bolorum corroborantium abuſus : Balcianellus 524
Bolus Armenia: *Vid.* Armenia bolus
Bombardarum vulnera: *Vid.* Sclopetorum Vulnera
Bombix : Libavius 50. Colerus 554. Freigius 693. Malpighius 772
 cura earum : Vida 779
 uſus earum : Vida 779
Botanica : Spigelius 12. Lonicerus 9. Zaluzanius 9. Linden 61. Campus 110. Figulus 141. Stengelius 146. Mentzelius 171. Plantinus 179. Joncquet 265. Cordus 265. Columna 267. 268. Grisleus 314. Bauhinus 151. 540. Rheede 401. Tragus 433. Pinguia 435. Camerarius 508. Commelinus 556. Alſtedius 602. Ambroſinus 472. Bontius 476. Breynius 476. Colius 479. Cornutus 479. Dalechampius 480. Ammonius 513. Bumaldus 519

519. Atrocianus 523. Ferrarius 527. Stapel 543. Caſearius 549. Evelynus 575. Parkenſon 653. Robin 671. Caſtell. alb. 672. Ruellius 674. Freigius 693. Veslingius 698. à Quercu 740. Jungermannus 764. Merianus 794. Campus 814. Moriſon. 944. *Conf.* Herbaria Iconibus illuſtrata: it. Plantæ
Botanica: antiquitas ejus: Rhyne 1094
 laus ejus: Eſtius 305. 1094
Brachii: fractura: Gorus 138
 luxatio: Dornavius 156
 macies: Pantius 26
 tumor graviſſimus: Chapuſius 182
 vulnus ſclopeto inflictum: Muratorius 290
Branchus: Schneiderus 222. *Conf.* Catarrhus
Braſilienſis Medicina: Piſo 381
Braſſicæ uſus apud Puerperas: Bartholinus 149
Bregmatis oſſis uſtio: *Vid.* Caput: uſtio
Bronchotomia: *Vid.* Laryngotomia
Bruta:
 Anatome eorum: Blaſius 349. Severinus 776. 777. Steno 844
 animarum eorum origo. Sennertus 237
 cognitione & ſenſibus carent: Grand 71
 intellectus eorum: Libavius 50
 loquela eorum: Deuſingius 65. Aquapendens 421
Bruta: ratio eorum: Deuſingius 65
Bubo peſtilens: Fallopius 312. Gemma 527
Bulimus: *Vid.* Appetitus caninus
Buttler, lapis: Helmontius 530
Butyrum: *Conf.* Lac
 Chymicum: Baricellus 719
 facultates ejus: Baricellus 719
 uſus ejus: Baricellus 719

C.

Caballiſtica Ars: Judæus 2. Steebius 553 Eraſtus 1014. Auth. Chym. inc. 1060
 defenſa: Fludd 941
 licita an ſit? Eraſtus 1014
 ſpecies ejus: Eraſtus 1014
Cachexia: Sylvius 300. Majus 632
Cacochymia: Minadous 532. Sebizius 809
 per epicraſin an curanda? Duraſtantes 505
Cadaverum Balſamatio: *Vid.* Balſamatio Cadaverum
 conſervatio: Horſtius 361
 cruentatio præſente occiſore: Libavius 49. Paracelſus 106. Horſtius 361
 Embammata: Paræus 37
 fœtor poſt mortem maximus: Urſtiſius 260
 inſpectio quomodo renuncianda? Paræus 260
Cæſareus partus: Carranza 32. Aſpaſia 93. Bauhinus 151. Rouſſetus 296. Hildanus 375.

Hippocrates 438. Marchant 487. Cornax 795. Raynaudus 1001. Fienus 1017. *Conf.* Fœtus: extractio ex utero.
licitus an ſit? Polanus 34
Cahve. *Vid.* Coffè.
Calamus aromaticus: Motatinellus 166. Auth. Med. inc. 1069
Calculus: Fumanellus 70 Gvainerius 72. Paracelſus 102. Artomius 174. Heinicus 177. Salmaſius 205. van der Mye 309. Thomſonus 341. Bergenſis 347. Charleton 365. Ballonius 371. Ampſingius 522. Helmontius 530. Beverovicius 542. Quercetanus 710. Grüling 913. Schirlæus 1023. Geſſelius 1027. *Conf.* Calcul. curatio: it. Calcul. Renum.
brutorum: Schenkius 589
cauſæ: Baldius 109. Moccius 489. Schirlæus 1023
Chymicorum remediorum inefficatia in eo: Nonnius 767
cognitio in homine: Rietmaker 470
colores unde? Back 474
curatio: Villanovanus 91. Galenus 196. à Bra 319. Kunrat 396 Rietmaker 470. Albuleizer 28. Nonnius 767. Smutzius 821. Fonſeca 947. Zacutus 1056. Zoar 1056
diuretica an in eo conveniant? Petzoldus 727
extractio: Burgowerus 547
generatio: Hildebrand 45. Paracelſus 104. Schenkius 589. Nonnius 767
Calculus: Infantes ab eo quomodo præſervandi? Serna 586
medicamenta ſingularia eum frangentia: Birrius 785. Zacutus 1056. *Conf.* Calcul. curatio.
partium diverſarum corporis humani: Stieberus 131. Eckoldus 480. Bilgerus 543. Faber 575. Schenckius 590. Kentmannus 622. *Conf.* Calculus.
præſervatio ab eo: Rhazes 4. Bergamius 135. Alpherio 472
remedium contra eum: Heer 395. *Conf.* Calcul. curatio: it. medicamenta ſingularia eum frangentia.
Renum: Archigenes 86. Artomius 174. Salmaſius 205. à Someren 227. Collutius 284. Beverovicius 542. Major 565. Ferrandus 579. Rectorius 750. Sanctus 781 Untzerus 801. Sebizius 811. Döringius 814. Franchimont 834. Eraſtus 1016. Zacutus 1256. *Conf.* Calculus.
curatio ejus: Augenius 469. *Conf.* Calcul. curatio: it. medicamenta ſingularia eum frangentia.
diæta eorum, qui eo laborant: Philarius 910
renes eô laborantium cur debito majores: Backius 474
ſectio ejus: Döringius 814

Calculus: Veſicæ: à Someren 227. Laurenbergius 380. Beverovicius 542. Ferrandus 579. Rectorius 750. Franchimont 834. Paracelſus 1003. Geſſelius 1027. Geitzcoflerus 1053. *Conf.* Calculus: it. Calcul. partium diverſarum corporis humani.
mendax: Hamnien 763. Nonnius 767
ſectio Spigelius 13. Sylvaticus 123. Hildonus 374. 375. Thebaldus 432. Freitagius 584. Prævotius 664. Panthonus 767. Sanctus 781. Sanctorii 960. Fienus 1017
Calidum: forma ejus: Baconus 680. *Conf.* Calor
influens: Moccius 489
innatum: Pariſanus 17. Linden 60. Deuſingius 66. Merindolus 75. Cremoninus 135. Leichnerus 253. Hoffmannus 159. Licetus 277. Conringius 407. Moccius 489. Schegkius 494. Argenterius 522. Freitagius 583. Bronzerius 608. Riolanus 667. Sperlingius 684. Mundinius 826. Caimus 925. Salvianus 956. Wirdig 966. Cardelinus 1038
nativum: *Vid.* Calidum innatum.
Calor: Fallopius 312. Helmontius 529. Paparella 964. *Conf.* Calidum: forma ejus
acquiſititius: Salvianus 956
duplex: Nardius 649
Calor: efficacia ejus in rebus naturalibus: Schegkius 494
febrilis: Salvianus 956. *Conf.* Febris
motu excitatus: de Vicentinis 28
nativus: *Vid.* Calidum innatum.
Calvaria: *Vid.* Cranium
Camphora: Moebius 356
oleum ejus: Penotus 130
qualitates: Gravius 763
temperamentum ejus: Placotomus 661
Cancer: Montagnana 774. *Conf.* Carcinoma
curatio ejus: Textor 123
ſympathetica: Zimara 775
fluviatilis: Sachs 914
oculi ſeu lapilli eorum: Albertus 474
petrefacti: Major 565
linguæ: Rylandus 1033
mammarum: Archigenes 86. Leonida 747
occulti curatio periculoſa. Meyerus 963
remedia ſecreta contra eum: Penotus 130
uteri: Archigerus 86
Canis: Paullini 1098
Britannici: Cajus 584
cura: Aurifaber 38. Fracaſtorius 422. Blondus 812. Phæmon 923. Auth. Med. var. 1082
ignominioſa ejus portatio: Meibomius 604
rabidus ejusque morſus: *Vid.* Rabidi canis morſus.

Caphe:

Caphe: *Vid.* Coffè.
Capillares Vermiculi Infantum: *Vid.* Comedones Infantum
Capillorum morbi: Ampſingius 523
Capſicum Indicum: de Regio 365
Caput: Planerus 53. *Conf.* Caput: Anatom.
affectus ejus p. n. Linden 60. Gvanerius 72. Avicenna 99. Schneiderus 221. 222. Hildesheim 287. Joel 288. Rolfincius 367. Saxonia 405. Parma 466. Sebizius 513. Heurnius 605. 606. Quinquaborræus 665. Stephanus 686. Quercetanus 710. Diemerbröck 715. Bellinus 731. Joubertus 734. 735. Mercatus 765. Verheyen 922. Montalto 923. Groſſius 1019. Veiga 1023. Cruce 1042. *Conf.* Caput: dolor: vulnera: it. Cerebr. morbi
curatio eorum: Victorius 123. Cahagneſius 478
Anatomia: Landus 121. Paræus 36. Nicolaus 841. *Conf.* Caput.
apertio: Salmaſius 205
diſtortio: Bootius 88
dolor: Archigenes 86. Rolfincius 368. Ampſingius 523. Trochoreus 622. Joubertus 734. 735. Polidamus 1033. *Conf.* Caput: affectus ejus p. n.
curatio ejus: Schultzius 358. Mantinus 487
fluore cum muliebri albo: Clapiceus 479
Caput: dolor: lateris tantùm unius; *Vid.* Hemicrania
laus ejus: Portius 974
morbo à Gallico: Fontanonus 247
hydrops: *Vid.* Hydrocephalus
illitiones totius: Severus 966
lotionis ejus ſalubritas: Roth 964
monſtroſum giganteum pueri: Tylkowski 7
morbi: *Vid.* Capitis affectus p. n.
morbus ejus novus: Fabricius 481
motus: Euſtachius 115
pars poſterior: *Vid.* Occiput.
partes, earumque deſcriptio: *Vid.* Capitis Anatomia.
percuſſio & graviſſima inde ſecuta ſymptomata, perforatione cranii, curata: Burgo 502
ulcera: Tronus 898
uſtio: Fumanellus 70. Bartholinus 149
Vulnera: Alcaſar 38. Porralius 205. Urſtiſius 259. Vertunianus 304. Fallopius 311. Hippocrates 438. Parma 466. Fabricius 481. Leonis 249. Corteſius 526. Chamicus 545. Hornungus 610. Scaliger 712. Arantius 718. Botallus 741. Clueyrats 760. Vincentius 845. Tronus 898. Paaw 902. Vidius 1042. *Conf.* Caput; affectus ejus præt. nat.

Capitis Vulnera: cerebri cũ portione ablatâ: Schmidt 768
curatio eorum: Luſitanus 35. Juliarius 869
oleo ſecreto: Fonſeca 947
inſtrumenta in iis adhibēda: Narvatius 797
medicamenta qualia in iis conveniant? Ingraſſias 659
mortis cauſa in iis: Paſſerus 657
purgans, an leniens tantùm medicamentum in iis conveniat? Ingraſſias 659
Carbunculus, gemma: Snebergerus 83
peſtilentialis: *Vid.* Bubo peſtilens
tumor: Toſius 83. Rivettus 337
Carcinoma: Rudelius 969. *Conf.* Cancer.
Cardamomum: Heſſus 605
Carduus benedictus: Paracelſus 105. Petri 324
Caro: Hippocrates 437. Zwingerus 998
eſus ejus: Villanovanus 91. Caſtellanus 883
foſſilis: *Vid.* Foſſilis caro.
uſus ejus Medicus: Mizaldus 75
Carpobalſamum: Lobel 796. Alpinus 926
Carteſius, Renatus, defenſus: Grand 92
Cartilago: Coiter 1049
mucronata: *Vid.* Mucronata cartilago
Carunculæ: curatio earum: Vega 181
Veſicæ: Ferrus 32. Lacuna 47
Carus: Schneiderus 223. Poſidonius 925. *Conf.* Soporoſi affectus
Caryophylli: Piſo 382
Caſeus: Combachius 556
averſatio ejus: Schoockius 791
nequitia ejus: Lotichius 657
Caſtor, animal: Francus 1095. E. G. H. 1097
anatome ejus: E. G. H. 1097
natura ejus: Francus 1095
uſus Medicus: Francus 1095
Caſtrenſes Morbi: Willius 695. Coberus 1027. 1028
Caſus Medicinales: *Vid.* Obſervationes Medic.
Catalepſis: Meniotius 74
Cataphora: Schneiderus 222
Cataplaſma ex fermento: Lycus 769.
Officinalium examen. Braſavolus 78
Catapotia: *Vid.* Pilulæ.
Cataractæ depoſitio: Fienus 1017. *Conf.* Oculus: ſuffuſio
Catarrhus: Fumanellus 70. Paſchettus 118. Schneiderus 221. 222. Mögling 234. van der Mye 309. Bimbiollus 388. Acorombonus 412. Bilgerus 543. Schonlinus 692. Claudinus 720. Botallus 741. Braur 831. Pichot 904. Paparella 964. Petreius 973. Cruce 1043. *Conf.* Rhevmatiſmus
curatio: Villanovanus 91. Paſchettus

ſchettus 118. Bonacoſſus, 404

Catarrhus: deliramenta: Helmontius 530

febrilis: *Vid.* Febris Catarrhalis.

præſervatio ab eo: Paſchettus 118

ſalſus: Salandus 274

ſuffocativus: Schneiderus 222

Catechu: Hagendornius 256

Cathartica: *Vid.* Purgantia

Catholicus: quid nominis? Cagnatus 782

Cauſa continens Morborum: *Vid.* Continens Morborum cauſa

conjuncta Morborum: *Vid.* Continens Morborum cauſa.

rerum abditæ: Riolanus 667. 668

Cauſo: *Vid.* Febris ardens

Cauſus: *Vid.* Febris ardens

Cautelæ à Medicis obſervandæ: Paſſevinus 81. Villanovanus 91

Cauterium: *Vid.* Fonticulus

potentialis infeliciſſimus ſucceſſus: Chapuſius 182

Celſi vita deſcripta: Rhodius 667

Centaureæ herbæ virtus: Galenus 197. Auth. Med. var. 1077

Centauri: Boſcius 627

Cephalæa: *Vid.* Capitis dolor

Cephalicum Specificum Michaelis: Schultzius 358

Cera: Pictorius 335

Ceraſte, morbus novus Medicis incognitus: Craſſus 419

Cerata Officinalia examinantur: Braſavolus 78

Cerebrum: Glaſerus 603. Ritzenius 671. Malpighius 772. 773. Fracaſtatus 1089. *Conf.* Cerebr. Anatomica deſcriptio.

æſtum cordis lenit: Licetus 278

affectus p. n. *Vid.* Cerebr. morbi.

Anatomica ejus deſcriptio: Landus 121. Steno 844. Willis 1025. 1026. *Conf.* Cerebrum.

deſtillationes ab eo: Vigirius 698. Pichot 904. *Conf.* Catarrhus: it. Rheumatiſmus

læſa ejus ſubſtantia: Helt 825

morbi: Montagnana 117. Hildesheim 287. Joel 288. Pratenſis 505. Joubertus 733. Willis 1025. 1026. *Conf.* Caput: affectus ejus p. n.

motus: Glaſerus 603

ortus: Burrhus 289

pinguis ſubſtantia ejus: Bartholinus 1008

principatũ an inter humani corporis partes habeat? Schlegkius 494. Campegius 989

putrefactum non eſt in Cadavere 50. annos ſub terra repoſitum: Faber 326

ſine eo nati: Wepferus 616. Raygerus 1089

ſphacelus: Lyſerus 817

temperamentum: Planerus 53

uſus: Hoffmannus 157. Burrhus 289

Cereviſia: Baccius 39. Gazius 71. Meibomius 604. Dodonæus 936. Hayck 992

Cereviſia: conficiendæ ratio: Hayck 992
natura & vires ejus: Placotomus 661. Hayck 992
Cervus: Graba 515
lapis ejus: Bauhinus 152
rangiferus: Menabenus 81
uſus Medicus: Agricola 587
Ceſpites bituminoſi: Schoockius 790
Cetæ, piſces: Jonſtonus 620. Aldrovandus 1048
Chalybs: *Vid.* Ferrum
Chalcanthum: *Vid.* Vitriolum
Chamæleon, planta: Marius 333
Characteres: Paracelſus 106. Gaffarellus 483. Zimara 775. Theophraſtus 1001. *Conf.* Caballiſtica Ars: it. Sigilla
efficacia eorũ in curandis morbis: Eraſtus 1013
China Chinæ: Brunacius 317. Coningius 59. Sturmius 948. Badius 962
febrifugus ejus pulvis: Coningius 59
Chinæ radix: Veſalius 56. Braſavolus 78. Ferrerius 95. Cardanus 418. Claudinus 719. 720. Maſſa 839. Philologus 1022. Auth. Med. var. 1078
decoctum ejus propinandi modus: Luſitanus 35. Veſalius 56
Chiragra: *Vid.* Arthritis: it. Podagra:
Chiromantia: Corvus 44. Otto 52. Tiberius 60. Artemidorus 93. Ronſſeus 109. Cocles 115. Moldenarius 173. Frejus 502. Cornarius 503. de Indagine 618. Rothmannus 672. Taisnierius 690. Fludd. 943. Goclenius 950. Ceraſarienſis 1030
Chirurgia: Paræus 36. Veſalius 56. Chalmeteus 62. Brunus 133. Geſnerus 209. Garbo 245. Chacon 247. Paracelſus 107. 108. Africanus 224. Rudius 266. Joel 288. Peccettius 292. Fallopius 313. Phædro 334. Saliceto 385. Agrippa 393. de Cauliaco 368. Aquapendens 421. Parma 466. Morus 470. à Cruce 515. Anglicus 516. Corteſius 526. Fragoſus 580. Gersdorf 595. Horne 609. Ketam 622. Natus 654. Riolanus 668. Vigierius 698. Vigo 699. Lanfrancus 730. Bertapalia 740. Sanctus 781. Ettmüllerus 815. Frambeſarius 829. Nicolus 841. Barbette 867. Sorbait 871. 872. Argillata 879. Camanes 882. Pigræus 994. Uffenbachius 909. Fleſſellius 912. Capellutus 948. Calander 982. Gourmelenus 982. Manialdus 983. Theodoricus 993. Taranta 1037. Vidius 1041. 1042. Auth. Med. var. 1079. 1082.
Chymica: Severinus 776. Faber 895. 896
curtorum nova: Taliacotius 163. 164
infuſoria: *Vid.* Infuſoria Chirurgia

Chirurgia: Militaris : *Vid.* Militaris Chirurgia

Chirurgica : Albucaſa 22. Gomez 33. Schacchus 253. Thanmüllerus 341. Montuus 428. Rupeus 431. Colle 555. Alſtedius 602. Scultetus 680. Wittichius 703. Botallus 741. Fuchſius 742. Severinus 775. 776. 777. Karvatius 797. Alpinus 926. Cortilio 962. Caſtrenſis 984. Veiga 1023

Conſilia : Romanus 296
diæta : Severinus 776
examen ejus : Mercatus 765. Sanctus 781. Sorbait 871. 872
Inſtitutiones : Parma 466. Hollerius 484. Horne 609. Jeſſenius 617. Tagaultius 690. Mercatus 765. Cortilio 962
Inſtrumenta: Ferrara 313. Aquapendens 421. à Cruce 515. Lamzweerde 531. Scultetus 680
Medicamenta : Jacotius 244. Ferrara 313. Thanmüllerus 341. Hollerius 484. Geppingenſis 594. Vigo 699. Severinus 776. Calander 982. Stromajerus 1024. Taranta 1037. Tencke 1094
Obſervationes : à Bodenſtein 8. Cabrolius 114. Ferrara 313. Hildanus 373. Lamzweerde 531. Freytag 603. Muys 648. Vigierius 698. Roſſius 794. Marchettis 898. Roſſius 899

Chirurgicæ Quæſtiones : Vaſques 441. Ingraſſias 659

Chirurgus: offisium ejus : Parma 466

Chloroſis : Flacht 306

Chocolata Inda : Colmenerius 63. Brancatius 289. Heredia 155. Mundius 397. Severinus 777. Auth. Med. inc. 1075

Cholera morbus: Meniotius 75. Chicotius 551

Chronici morbi : Aretæus 87. Horatianus 846
ex acido vitioſo : Crugius 995

Chryſocolla : Bauſchius 626

Chryſopœa : *Vid.* Aurum : parandi ratio

Chylificatio : Deuſingius 65. Hollingus 254

Chylus : ductus ejus : Horne 609. Pecquetus 655. Bilſius 759
motus ejus: Spigelius 13. Walæus 701. Deuſingius 65. 67. Pecquetus 655
mutatio ejus in ſanguinem : Deuſingius 67. Sylvius 299
ſecrectio à fecibus alvinis, inq; vaſa meſeraica propulſio. Deuſingius 67. Sylvius 299
tranſitus ad lienem : Barbatus 412
ad ſanguinem: Lowerus 939

Chymia : Gluckradt 176. Beguinus 540. Viganus 382. Francus 582. Rolfincius 368. 1093. Montanor 369. Conringius 407 408. Papius 653. Weidnerus 701. Baco 948. Brendelius 1052. Auth. Chym. inc. 1057. 1058. 1059. 1060. Auth.

Auth. Chym. var. 1062. 1068. *Conſ.* Chymia: conſtitutio & natura.

Chymia: antiquitas ejus: Vallenſis 945. Auth. Chym. var. 1062. Rhyne 1093

Ariſtoteli conſentiens: Sennertus 237. Martinus 363

conſtitutio & natura: Sennertus 237. Billichius 72. Illges 510. *Conſ.* Chymia

cultores: Francus 583. Weidnerus 701

defenſa: à Bodenſtein 8. Penotus 129. Gerhardus 595. Michelius 709. Harvetus 716. Meierus 817. 818. Borrichius 848. Amelungius 876. Auth. Chym. var. 1067

dignitas: Penotus 130. Amelungius 876. Rhyne 1093. *Conſ.* Chymia: laus: it. præſtantia

experimentalis: Ettmüllerus 815

fundamenta ejus: Auth. Chym. inc. 1060

Galeno conſentiens: Sennertus 237. Martinus 363

Hippocratica cum Medicina conjungenda: Follinus 409

impugnata: Grutinius 45. Billichius 72. Albertus 474. Conringius 407. 408. Fenota 519. Savotius 767

laus: Libavius 50. Reineſius 1022. *Conſ.* Chymia: dignitas: it. præſtantia

Lexicon ejus: *Vid.* Lexicon Chymicum.

Chymia: neceſſitas: Amelungius 876

ortus: Borrichius 848. Amelungius 876

præſtantia: Bruſchius 283. Auth. Chym. var. 1062. *Conſ.* Chymia: dignitas: item laus

principia: Kungelius 623. Boyle 939. Auth. Chym. var. 1062

progreſſus: Borrichius 848. Amelungius 876

rationalis: Ettmüllerus 815

Scriptores: Albineus 827. Borellus 881

vanitas: *Vid.* Chymia: impugnata.

veritas: Rubeus 431. Harvetus 716. Vallenſis 945. Auth. Chym. inc. 1057. 1060. Auth. Chym. var. 1062

utilitas: Amelungius 876

Chymica: Libavius 47. 48. ſeqq. Tenzelius 53. Sala 58. 59. Billichius 72. 73. Schröderus 79. 670. Avicenna 100. Paracelſus 101. ſeqq. Clodius 108. Penotus 129. ſeq. Triviſanus 127. Caravantes 139. Johrenius 210. Lagneus 241. Evchyon 246. Bolneſtus 255. Aſchmole 258. Phædro 335. Ripleus 337. Thomſonus 341. Vollandus 343. Dornæus 350. Blaſius 348. Artocophinus 391. Kunradt 396. Nollius 398. Triſmegiſtus 411. Barnerus 475. Derebecque 479. Hebbererus

berus 483. Baccerus 502. Mylius 567. Gerhardus 594. Staht 325. Becherus 619. Rhumelius 658. Rhenanus 666. Glauberus 673. Weidenfeld 681. Langelottus 708. Rulandus 789. Gwyn 794. Bohnius 544. Meierus 817. ſeqq. Micreris 824. Albineus 827. Flamellus 833. Lemery 836. Crollius 859. Faber 895. Poterius 904. Silento 907. Müllerus 920. Lullius 932. Richardus 938. Williſius 1027. Sibiliſta 1050. Puteo 1053. Zadith 1056. Auth. Chym. 1057. ſeqq. Auth. Med. inc. 1073. 1075. Morley 1090

Chymica: arcana & ſecreta: Libavius 48. Hagendornius 256. Meierus 818. Faber 895. Auth. Chym. inc. 1061. *Conf.* Chymica experimenta.

Ars probandi: *Vid.* Probandi Ars Chymica.

Epiſtolæ: Libavius 49

experimenta & inventa: Balduinus 167. Reineccerus 274. *Conf.* Chymica arcana & ſecreta.

Inſtitutiones: Becherus 619. Lombardus 881

inſtrumenta: Thurneiſſerus 746. Puteo 1053

Lexicum: *Vid.* Lexicum Chymicum.

medicamenta: *Vid.* Chymica remedia.

Medicina: *Vid.* Chymia.

Chymica: Nonentia: Rolfincius 368. Udenius 1049

Paradoxa: Paracelſus 101. 108

Pharmacopœa: Zieglerus 14. Rhumelius 658. Morley 1090

principia: Ramſajus 139. Martinus 363. Roslin 390. Helmontius 529. Kungelius 623. Gviſſonius 893. Boyle 939. 940

proceſſus veros à falſis diſcernendi: Weidenfeld 681

examen eorum: Zvingerus 500

probandi Ars. Libavius 48

projectio: Paracelſus 105

Quæſtiones: Gerhardus 594. Rulandus 789. *Conf.* Quæſtion. Med.

remedia: Zieglerus 14. Heredia 155. Sylvius 299. Travaginus 301. Aras 323. Bierlingius 164. Colle 555. Hofmannus 733. Severinus 776. Tilingius 799. Crollius 859. Poterius 904. Lullius 932. Bergerus 971. Burgundus 1044

abuſus eorum: Hoffmannus 733

præparandi ratio: Penotus 130. à Mutiis 252. Riplæus 337. Zwingerus 500. Lemery 830

præſtantia eorum: Moufetus 1021

uſus eorum: Hofmannus 733. Frambeſarius 829. Turquetus 997. Moufetus 1021

Chymi-

Chymica: ſeparationes novæ: Leibnutzius 1093
ſigna explicata: Auth. Chym. inc. 1059
Cibaria: Rhazes 4. Burchelatus 113. Henriques 329. Mundius 397. 1094. Bruyerinus 546. Stuckius 597. Nonnius 766. Cagnatus 782. Sethi 970. Angvilbertus 992. *Conf.* Alimentum: item Victus ratio.
Cibus: *Vid.* Cibaria
abſtinentia diuturna ab eo: *Vid.* Abſtinentia diuturna.
coctiles magis an etiam ſint magis ſalubres? Hucherus 610
coquendi quomodo pro infirmis: *Vid.* Coquinaria res
facultates eorum: *Vid.* Cibus: vires
fœtidi: ab eorum uſu abſtinendum: Cardanus 417
noxii: de Lignamine 660
ordo in iis ſervandus qualis? Cagnatus 782
parandi eos ratio: *Vid.* Coquinaria res.
utiles: de Lignamine 660
vires eorum: Abhengnefit 1. Razes 4. Freitagius 89. Piſanellus 110. Valla 342. *Conf.* Alimentum: facultates
Cicatrix nigra quomodo dealbanda? Oribaſius 858
Cichorium, planta: Gatinaria 779
Cicindela: Thyleſius 83
Ciconia: Swalbacius 504. 791
hyement ubi? Swalbacius 504
Cicuta aquatica: Wepferus 616
noxæ ejus: Wepferus 616
Cigni Anatome: Bartholinus 1009
cantus: Bartholinus 1009
Cinamomum: Piſo 381
Cinnabaris: Schultzius 357
Antimonii: Hoffmannus 1091
mineralis: Tilingius 800
nativa: Clauderus 1092
Cirrorum morbus: *Vid.* Plica Polonica.
Cithyſus, herba: Heroldus 423
Citrus: malum ejus: Grube 409. Pontanus 621. Monardes 839. 840. Natus 901
prægnans: Loſelius 628
Climacterici anni: Floridus 36. Heredia 155. Rantzovius 400. Sylvaticus 538. Stecharius 53. Codronchius 112. Salmaſius 205. Tilemannus 694. Gianninius 1079
Clyſmatica nova: *Vid.* Infuſoria Chirurgia.
Clyſteres: Calonymos 138. Galenus 197. Grüling. 913. Gräf 933. 934. Campegius 987
Coagulum lactis: *Vid.* Lac: coagulum
Cochlea: fluviatilis: Liſter 787
marina: Liſter 787
ova earum: Felix 68
terreſtris: Liſter 787
Anatomicè deſcripta: Harderus 613
genitales ejus partes: Harderus 613
Cochlearia, herba: Möllenbrock 1031

Coctio: Nunez 178. Benedictus 719
Coeca Virgo erudita: Peyerus 558
Coecitas: *Vid.* Oculus
Coeliaca paſſio: Archigenes 86
Coelum: Grand 71. Mizaldus 76. Cardanus 418. Jonſtonus 620. Gianninius 1018. 1019. Lydiat 1020
Coena: Thurinus 54. Betius 74. Fiera 112. Garbo 245. Contrada 758. Oddus 847. Bagellardus 867. *Conf.* Cibus
modus ejus: Curtius 793
portio ejus: Oddus 847
prandio liberalior: Paternus [126
Coeruleum: Bauſchius 626.
Cofe: *Vid.* Coffè
Coffè: Baineſius 269. Peterſen 293. Mundius 397
potus ejus: Auth. Med. inc. 1075
Coitus: Villanovanus 91. Aphricanus 223. *Conf.* Conceptio: it. Generatio
Colica: Paracelſus 103. 104. Calonymos 138. Galenus 197. Thaurerus 228. Linden 518. Klopfingerus 623
bilioſa: Citeſius 284
curatio ejus: Eraſtus 1014
tartarea: Paracelſus 103
Collegiandi modus: *Vid.* Conſultandi ratio.
Colli vulnera: *Vid.* Vulnera colli
Colliget Avicen. Blaſius 88. Averrhoes 94
Colliquamenta: Licetus 277
Collyria: *Vid.* Oculus: medicamenta ad eos.
Colocynthidis præparatio: Valerius 434
Colores: Thyleſius 83. Gvimaldus 298. Cardanus 418. Boyle 939. 940. Portius 974. Martinius 1036. Scarmilionius 1040
cauſæ eorum: Savotius 768
Columbi juſculum: *Vid.* Juſculum Columbi.
Coma: Gadaldinus 96. Galenus 190. Poſidonius 925. *Conf.* Soporoſi affectus
Combuſtio: Hildanus 374
Comedones Infantum: Ettmüllerus 1095. *Conf.* Dracunculi
Cometa: Libavius 50. Velſchius 330. Mizaldus 76. Bartholinus 261. Licetus 276. Mey 641. Squarcialupus 780. 1008
indicatio eorum: Eraſtus 1015
Comitialis morbus: *Vid.* Epilepſia.
Complexio: *Vid.* Temperamentum.
mala: *Vid.* Intemperies mala.
Conceptio: Carranza 32. Villanovanus 90 Barbatus 413 Rueff 493. Boſcius 627. Gauricus 751. Tozzus 757. Tilingius 798. Peramato 903. Caſtro 946. Drelincurtius 1088. *Conf.* Coitus: it. Generatio
indicia ejus: Bonaciolus 760
morbi ejus: Maſſarias 25
tubis in uterinis facta: Elsholtius 683. Tilingius 798
Concoctiones quinque corporis humani: Auth. Med. inc. 1073
Concoctio cibi in Ventriculo: Altomarus 251. Fallopius 312. Schoockius 791. Flacius 795. Sebt-

Sebizius 811. Villanovanus 824. Zanardus 824
Concretionis quarundam rerũ cauſæ: Moccius 489
Condimenta: Humelbergius 314. *Conſ.* Aromata
Condylomata: Aſpaſia 94
Conjuncta morborum cauſa: *Vid.* Continens morborum cauſa.
Conſenſus & diſſenſus principiorum Medicorum: Avicenna 99
partium humani corporis: *Vid.* Partes: conſenſus earum
Conſilia Medica: Seyler 3. Alexius 23. Gallus 44. Bellocatus 30. Kragius 45. Sylvaticus 123. Victorius 59. Juvellina 125. Thonerus 97. Accurſinius 313. Bravo 152. Scultetus 131. Aſtarius 132. Grunewalt 132. Mocha 136. Piſo 144 Gvarinonius 176. Cornarius 246. Platerus 272. Thiermairius 287. Valleriola 302. Vigianus 17. Bottonus 20. Maſſarias 26. Deodatus 24. Senenſis 471. Vareſius 31. Ellingerus 44. Laurentius 47. Veſalius 56. Alvarez 60. Cermiſonus 62. Francancianus 69. Venuſtus 74. Paracelſus 107. Brunnerus 110. Bendelius 109. Guldenklee 111. Montagnana 116. Verzaſcha 131. Paternus 126. Granitus 224. Romanus 296. Nævius 162. Gockelius 253 Bertinus 323. Bergenſis 348. Velſchius 329. Marius 333. Saxonia 406. Taliacotius 164. Bierlingius 164. Fulginas 319. de Padoanis 388. Horſtius 359. ſeqq. Rolfincius 368. Ballonius 370. Mercurialis 426. Augenius 468. Capivaccius 414. Cardanus 416. Donzellinus 420. Bentius 471. Obicius 466. Bordingus 476. Fontanus 481. Montanus 533. Baverius 539. Colle 555. Crato 562. Fernelius 578. Langius 626. Marci 634. Matthæi 636. de Gradibus 637. Lotichius 656. Brendelius 658. Stephanus 686. Wittichius 703. Zecchius 704. Benedictus 719. Claudinus 720. à Fonte 728. Lautenbachius 709. Scholtzius 736. Roſſius 794. Bellonius 880. Solenander 934. Mercatus 765. Cornax 795. Moronus 797. Frambeſarius 829. Maſſa 839. Fortis 930. Fonſeca 946. 947. Caſtrenſis 984. Turquetus 997. Bartholinus 1008. Burnet 1012. Eraſtus 1017. Mermannus 1021. Trincavellius 1039. 1040. Cruce 1043. Höferus 1051. Tinellus 1056. Auth. Med. inc. 1075. Loſſius 1091. *Conſ.* Curationes Med.
Conſvetudo: Gadaldinus 96. Galenus 189. Bartholinus 261
Conſultandi modus: Carcanus 87. Maſſarias 25. Venuſtus 74. Poſſevinus 81. Turrianus 119.

Ranchinus 295. Chryſogonus 270. Fontanus 313. Capivaccius 414. Mercurialis 426. Argenterius 521. Ingraſſias 759. Columbus 814. Ettmüllerus 815. Curtius 832. Sorbait 871. 872. Roſſius 899. Fonſeca 947. Philologus 1022

Conſultationes: *Vid.* Conſilia Medica

Contagio Peſtifera: *Vid.* Peſtis

Contagioſi morbi: Righius 26. Horſtius 362. Fracaſtorius 422. Perlinus 429 Palmarius 724. Hoffmannus 803. Sebizius 811. *Conf.* Epidemici Morbi: it. Peſtis: it. Febris epidemica: it. Febris peſtilentialis

Contagium: Juvellina 125. Baldus 109. Fracaſtorius 422. Perlinus 429. Crato 563. Schröterus 679. Stephanus 686. Sebizius 811. Roboretus 847. Lyonnet 944. Goclenius 950. Eraſtus 1006. Groſſius 1019. *Conf.* Contagioſi morbi

praeſervatio ab eo: Caſtellus 886

Continens morborum cauſa: Bettus 74. Hoffmannus 157. Pacinus 490. Schegkius 494. Nola 515. Peliegrinus 535. Placotomus 661. Fuchſius 743. Caſtrenſis 984. Eraſtus 1014. 1015

Continentes corporis humani partes: Gliſſonius 286. 1091

Contractura: *Vid.* Paralyſis

Controverſiæ Medicæ: Abbatius 109. Turcus 301. Valleſius 302. Philaretus 353. Arniſæus 390. Cardanus 418. Allaxinus 473. Magatus 531. Sylvaticus 123. Talentonius 690. Pedroſa 843. Rorarius 843. Sorbait 871. Apono 879. Veiga 1023. Trincavellius 1039

Contuſio: Paræus 37. Sanctus 781

Convivia: nobilium: Lobera 764. Veterum Germanorum & Græcorum ritus, mores & ſermones: Cornarius 503. Stuckius 597

Convulſio: Archigenes 86. Gadaldinus 96. Galenus 190. Fontanus 313. Ballonius 371. Frolichius 603. Joubertus 733. Eraſtus 1015. 1016

ſpuria: Meniotius 74

Convulſivi morbi: Willis 1025. 1026

Convulſivi motus: Thonerus 97. Schneiderus 223. Didymus 245. Eckoldus 480

Coquinaria res: Cœlius 85. Villanovanus 91. Apitius 134. Humelbergius 314. Agrippa 393. Willichius 707. Syngrapheus 924

Cor: Ludovicus 73. Avicenna 99. Landus 121. Fracaſſatus 142. Seger 339. Moebius 356. Albertinius 387. Rolfincius 367. Hippocrates 437. Craft 727. Taurellus 845. Lowerus 939

adeps ejus: Severinus 777

affectus ejus p.n. Gvainerius 72

Bulgetius

Bulgetius 94. Montagnana 117. Albertinius 387. Jordanus 424. Mercatus 765. Veiga 1023
Cor: animalium reſuſcitatum: Peyerus 558
diaſtole ejus: Papinius 841
facultates: Avicenna 99
flammula ejus: Holſtius 485. Bartholinus 1010
hepate an prius formetur? Novocampianus 21
hirſutum: Crinitus 888
inverſio memorabilis: Hoffmannus 307
morbi ejus: *Vid.* Cor: affectus ejus p.n.
motus: Spigelius 12. Harveus 378. 1093. Pariſanus 17. Deuſingius 64. Leichnerus 254. Milichius 488. Primeroſius 492. Beverovicius 544. Riolanus 670. Tozzus 757. Cartes. 937
officia: Gviffartus 982
officium novum: Riolanus 670
palpitatio: Camutius 41. Patina 122. Heredia 155. Albertinius 387. Langius 625. Sebizius 811. Caſtellus 908. Piſſinius 964
partes: Milichius 488
polypus: Malpighius 772. 773. Piſſinius 964
pondus ejus quomodo creſcat & decreſcat? Crinitus 888
princeps corporis humani: Schegkius 494. Campegius 989
ſangvificet an? Bartholinus 149. Giffartus 892
Cor: ſeptum ejus perviũ: Gaſſendus 891. Hordanus 985
ſingularia de eo: Crinitus 888
tremor: Villanovanus 91. Calanus 927 (524
vaſorum in fœtu unio: Leonis
vires: Avicenna 99. Taurellus 845
Corallia: Paracelſus 105. Penotus 130 Imperatus 274. Ganſius 628
differentiæ: Ganſius 628
ortus eorum: Ganſius 628
præparationes ex iis: Ganſius 628
tinctura eorum: Ettmüllerus 815
tincturæ eorum præparatio & uſus: Penotus 130
vires: Ganſius 628
Cordialem aquam concinnandi & uſurpandi verus modus: Deodatus 182
Cordialia Medicamenta: Avicenna 98. Rinius 122
Cornu aureum: Bartholinus, Jun. 150. Wormius 855
Cervi: Hildebrand 45
ſalis ejus uſus & abuſus: Willius 695
vegetatio eorum: Malpighius 773
Cornuti homines: Urſtiſius 260. Francus 326
Corporis & Mentis diſtinctio: Cordemoy 225
reſtitutio: Clarck 372
Corpulentia nimia: Sebizius 811. *Conf.* Obeſitas
Corrigentia medicamenta: Wittichius 703

Corruptio: Betera 270. Chartarius 628. Zanardus 824
Coryza: Schneiderus 221. *Conf.* Catarrhus
Coſmetica: Villanovanus 91. Criton 228. Fallopius 312. Rondeletius 384. Kraut 332. Varignana 385. Mercurialis 425. Beſardus 524. Minadous 693. Stephanus 686. Minadous 693. Zimara 775. Nicolus 841. Foreſtus 890. 891. Laurembergius 898. Hafenrefferus 957. Trotula 1030. *Conf.* Cutis affectus p.n.
Cotoneum lignum: de Claf 229
Cotulæ Elephantinæ: Nemicus 992
Coxendicis dolor: *Vid.* Iſchias
Crambe: Thuanus 474
Cranium: *Vid.* Caput
contuſio in pueris: Corteſius 526
curatio ejus: Craſſus 419. Sanctus 781
fractura: Fumanellus 70. Berengarius 475
læſum abradendum: Paſſerus 657
læſum perforandum: Paſſerus 657
uſtio ejus: *Vid.* Caput: uſtio
Crapula: *Vid.* Ebrietas
Craſis: *Vid.* Temperamentum
Craſſities corporis: *Vid.* Corpulentia nimia
Creatio: Libavius 51. Piſida 337
Crepitus Ventris: Goclenius 950
Cribriforme os: Schneiderus 221
Crinones Infantum: *Vid.* Comedones Infantum
Criſis: Amatus Luſitanus 35. Laurentius 47. Ludovicus 73. Gadaldinus 96. Paracelſus 103. Optatus 136. Romatetus 146. Galenus 192. Plejerus 227. Möglingius 234. Bayle 282. Sanches 297. Bonipertus 413. Salvianus 466. Fontanus 481. Donatius 526. Zinckius 750. Claudinus 720. Martianus 724. Fuchſius 744. Tozzus 757. Sebizius 811. Blondus 812. Leonicenus 837. Ægineta 866. Pellicia 870. Fludd 942. Salvianus 656
Critici dies: Aben Ezra 2. Daca 32. Amatus Luſitanus 35. Floridus 36. Argolus 38. Cartagena 62. Petitæus 79. Ferrerius 95. Gadaldinus 96. Philotheus 96. Optatus 136. Dariottus 182. Galenus 192. Collimitius 324. Riif 366. Hippocrates 436. Obicius 466 Maginus 519. Guntherius 598. Lalamantius 624. Moriſotus 645. Zecchius 705. Zinckius 705. Claudinus 720. Eichſtadius 731. Gauricus 751. Tozzus 757. Sebizius 811. Blondus 812. Ægineta 866. Corteſius 887. Fludd 942. Boderius 1011. Gianninius 1019. *Conf.* Critici dies: cauſæ eorum,
abuſus circa enumerationem eorum: Caſtellus 886

Critici dies: cauſæ eorũ: Thurinus 54. Blondus 812. Optatus 136. Fracaſtorius 422. Claudinus 720. Fludd 942. *Conf.* Critici dies
Crocodilus: Hammen 763
Crocus: Hertodt 576
Cruentatio Cadaverum præſente occiſore: *Vid.* Cadaverum cruentatio præſente occiſore
Cryſtallus Islandicus: Eraſm. Bartholinus 261
Cucurbitulæ: Rhazes 4. Galenus 193. Lucas 224. Balamius 273. Rulandus 789. Sebizius 810. Horatianus 846. Alpinus 926. Martinius 1036. *Conf.* Scarificatio
abuſus earum in febribus putridis: Aquapendens 421
corneæ: Minadous 693
damnum ex iis: Sporiſchius 685. Joſtrerius 713
uſus earum: Antylus 84. *Conf.* Cucurbitulæ
Culter deglutitus: Beckherus 230. Jeſſenius 618
Cuprum: Sala 59. Penotus 130. Rolfincius 368. Mylius 568. Nortonus 959
aureum: Balduinus 167
præparationes ejus: Penotus 130. Müllerus 920
Curationes Medicæ: Gaſſarus 6. Deodatus 24. Luſitanus 35. Jungius 98. Paracelſus 107. 108. Juvellina 125. Appellatus 230. Reuſnerus 430. Martius 506. Romerus 493. Mennus 604. Hillerus 608. Binningerus 650. Riverius 739. Rulandus 789. 790. Fontanus 833. Ruſticus 878. Poterius 904. Diverſus 905. Grüling. 912. 913. *Conf.* Conſilia Med. & Obſervationes Med.
Chymicæ: Faber 895
morborum admirandæ: Cardanus 417. 418
Curativa Ars: *Vid.* Methodus medendi
Cuticulæ uſus: Seger 338
Cutis affectus p. n. Campolongus 16. Montagnana 117. Sennertus 237. Mercurialis 425. Minadous 532. 693. Joubertus 734. 735. 426. Hafenreffe-rus 957
apertiones: Paracelſus 107
vitia: *Vid.* Cutis affectus p. n.
uſus: Seger 338
Cydonium malum: Jungius 338
Cygni Anatome: Bartholinus 149
cantus: Bartholinus 149
Cynosbatorum deſcriptio: Hagendornius 256

D.

DActylus Idæus: Libavius 50
Dæmon: nati cujusdam proprius: Cæſar 751
Dæmones: Cardanus 419. Duraſtantes 504. le Grand 71
concubitus eorum: Boſcius 627
genera varia eorum: Auth. Med. inc. 1069

Dæmones: geſtatio eorum: Libavius 50
morborum an ſint cauſæ? Duraſtantes 504
nati cujusdam proprius: Cæſar 751
præſtigiæ eorum: Wierus 702. Argentinus 938
pſeudomonarchia eorum: Wierus 702
ſublunares: Pictorius 335
vires eorum: Licetus 278
Dæmoniaci: Paracelſus 106
Damæ: Harderus 613
interanea earum: Harderus 613. *Conſ.* Ægagropil.
Decoctorum examen: Braſavolus 78
Declinatio morborum: Alexandrinus 718
mori an quis poſſit in ea? Alexandrinus 718
Decoratio: *Vid.* Coſmetica: item Cutis affectus p. n.
Decrementum: Zanardus 824
Decretorii dies: *Vid.* Criticidies
Dedecoratio: *Vid.* Coſmetica: it. Cutis affectus p. n.
Defuncti medicatio: *Vid.* Poſtpraxis Medica
Deglutita p. n. curata: Wierus 702
Deliquium animi: *Vid.* Animi deliquium
Delirium: Meniotius 74. Archigenes 86. Paracelſus 103. Poſidonius 925. *Conſ.* Phrenitis
cauſæ ejus: Heredia 900
natura ejus: Heredia 900
præſervatio ab eo: Paracelſus 103
Democriti Philoſophia: Magnenus 554
vita: Magnenus 554
Dentes: Euſtachius 115. Cardanus 418. Sebizius 811. Eraſtus 1016
affectus p. n. eorum: Montagnana 117. Heurnius 605. 606. Vigirius 698
aureus: Tylkowski 7. Liddelius 252. Horſtius 485. Ingolſtetterus 618. Rulandus 790. 791
calido à morbo doloroſo affectorum curatio: Sophiſta 7
dolor eorum: Strobelbergerus 687
curatio ejus: Strobelberger 687
ſymptomatibus cum graviſſimis ſtipatus: Deodatus 183
tabacum an ei conferat? Pallu 1039
extrahendi eos modi varii: Strobelberger 687
generatio eorum: Libavius 50
obſervationes circa eos: Tyſſon 1091
ſicco à morbo affectorum curatio: Sophiſta 7
ſtridor: Sebizius 811
vitia: *Vid.* Dentium affectus
Dentitio: Hippocrates 437
Derivatio: Dunus 991. 992
Deſtillatio Chymica: Paræus 37. Placotomns 661
aquarum: *Vid.* Aqua: deſtillatæ
oleorum: *Vid.* Oleum: deſtillatio eorum
Diabetes: Paracelſus 103. Augenius 469.

469. Seidelius 681. Henricus 786. Piſſinius 964
Diæta: Rhazes 4. Guldenklee 111. Fiera 112. Gordonius 128. Galenus 184. Geſnerus 208. Cardoſus 274. Tartaqua 315. Amthor 147. Kraut 332. de Solo 352 Blaſius 348. Vereyken 358. Copus 372. Menapius 379. Knyſ 379. Hippocrates 437. Montanus 532. 534. Saliceto 385. Agrippa 393. Anriquez 394. Cruſerius 408. Bontius 476. Curio 563. Fuhrmannus 482. Joepſerius 486. Thriverius 432. Cardanus 416. 417. de Partibus 491. Helmontius 530. Rotmundus 550. Crato 562. Stuckius 597. Gvintherius 597. Krafft 623. Manelphus 633. de Gradibus 637. Merenda 657. Placotomus 661. Urſinus 700. Zantuliete 704. Quercetanus 711. Iſaac 714. Bauſchius 740. Lemnius 748. de Avila 759. Pauſa 788. Clauſſius 792. Hiſpanus 893. Britannus 940. Goclenius 950. Carterius 982. Anguilbertus 992. Theodorus 994. Zwingerus 998. Groſſius 1019. Voglerus 1033. Tenck 1094. *Conf.* Sanitas conſervanda: it. Victus ratio.
acutis in morbis: *Vid.* Acutus morbus: diæta in iis inſtituenda
extrema ejus: Polcaſtris 969
Diæta: laus: Menapius 379. Oethæus 489
mala: Joſtrerius 713
morbi eâ curandi: Sporiſchius 685
ſalubris: Galenus 189. Menapius 379. Hypocrates 487. *Conf.* Diæta
utilitas: Menapius 379. Oethæus 489. Cornarus 761
Diaphragma: Pariſanus 17. Bartholinus 1089. Riolanus 670
Diarrhæa: *Vid.* Alvus: fluxus
Diaſtatica Medicina: *Vid.* Statica Medicina.
Dictionarium Medicum: *Vid.* Lexicon Medicum.
Dies Critici: *Vid.* Critici dies.
Digeſtio humorum: *Vid.* Humor, digeſtio
Digeſtiva Medicamenta: Wittichius 703
Digitorum motus læſus: Pantius 26. Boſcus 465. Oncalchus 535
Diluvii univerſalis ortus & cauſæ: Lydiat 1020
Dioſcoridis vita: Poſſevinus 81
Diſcendi Medicinam ratio: Zaluzanius 9. Kyperus 20. Merindolus 75. Poſſevinus 80. Drelincurtius 141. Sennertus 235. 236. 238. Mercurialis 427. Francus 326. Schenkius 590. Bartholinus 148. 1008. Hoffmannus 159. Cornarius 503. Montuus 428. Pons 491. Heurnius 606. Magirus 632. Placotomus 661. Steinpeiſius 792. Laurem-

rembergius 897. Fonſeca 946. Partlicius 969. Haſenrefferus 957. Gvenellon 892. Pallu 1038
Diſpenſatorium Chymicum: *Vid.* Chymica Pharmacopœa
Medicum: *Vid.* Pharmacopœa
Divinationes: Peucerus 163. Combachius 556
Divinum in morbis: Jordanus 423
Diuretica: *Vid.* Urinam moventia medicamenta
Doctores Medicinæ creandi modus: Sorbait 871
Doemon: *Vid.* Dæmon
Dogmatica Medicina: Montuus 428
præſtantia ejus: Montuus 428
Dolor: Platerus 271. Chicotius 551. Gutierrez 626. Cattier 714. Sebizius 811. Joſſius 828
ſpecies ejus: Veiga 1023
venæſectio in omnibus conducit: Paniza 767
Dorſi ferramenta: Courvee 554
Doſis Medicamentorum: Montagnana 117. Victorius 124. Penotus 130. Marggravius 333. Etſchenreuterus 316. Fulginas 319. Rondeletius 384. Alſtedius 602. Schyronius 680. Oddus 779. Rulandus 790. Curtius 793. Sorbait 872. Garbo 1018. Auth. Med. inc. 1071. Auth. Med. var. 1077. 1081
Dracones: Jonſtonus 620. Aldrovandus 1047
Dracunculi: Cunelius 325. Velſchius 330. Leonida 747. *Conf.* Comedones Infantum
Dropax: Archigenes 86. Saxonia 405
Dyſenteria: Archigenes 86. Deodatus 183. Sennertus 236. Scribonius 370. Hildanus 374. Gvarguantus 470. Lamoniere 624. Lonerus 660. Döringius 814. Agerius 829. Foreſterius 1018
chalybeatâ curatur aquâ: Deodatus 183
epidemica: Ayrer 176. Lamoniere 624
hepatica: Meniotius 74
pruna recentia an in ea conveniant? Döringius 814
purgatio an conducat in ea? Lanceanus 986
ſero lactis curatur: Heyden 409
venæſectio an conducat in ea? Lanceanus 986
uva recentia an in ea conveniat? Döringius 814

E.

Ebenum foſſile: Libavius 50
lignum: Paracelſus 105
Ebriamina: Meibomius 604
abuſus eorum: Hannemannus 629
uſus eorum: Hannemannus 629
Ebrietas: Seidelius 134. Geſnerus 211.

211. Stromerus 403. Philumenus 923. Stenius 980
Ebrietas; cauſæ ejus: Placotomus 661
curatio ejus: Placotomus 661
præſervatio ab eo: Placotomus 661
turpitudo: Pictorius 336
Ebriorum affectiones: Willichius 707
mores: Willichius 707
Ebur foſſile: Libavius 50
Echini Anatome: Blaſius 349
Ecchymata Infantum: Paræus 37
Ecſtaſis: Licetus 277
Efferveſcentia: Caſtellus 887
inteſtinaliis: Caſſius 41
Electricæ qualitates: Medeira 525
Electuaria examinantur: Braſavolus 78
Elementa: Linden 518. Galenus 188. Drebelius 226. Lopius 245. Grembs 291. Helmontius 529. Montanus 532. Crato 561. Nierembergius 575. Contarenus 560. Kraut 332. Cardanus 416. Pingvia 435. Havenreuterus 631. Riolanus 667. Iſaac 714. Hund 770. Meſſahhala 812. Zanardus 824. Mazinus 870. Peramato 903. Odonus 934. Lydiat 1020. Voglerus 1033
conſervatio eorum in homine; Paracelſus 104
facultates binas habent: Augenius 469
generatio eorum: Paracelſus 105
Elementa: miranda eorum: Jonſtonus 620
mixtio eorum: Contarenus 560
numerus eorum: Tilemannus 694
ſeparatio eorum: Paracelſus 105
Elephas; Prætorius 511. Gillius 892
Elephantiaſis: Paræus 37. Fumanellus 69. Archigenes 86. Weickardus 92. Crinitus 888. *Conf.* Lepra
Græcorum: Stollius 688
Elixiria; Paracelſus 104
Elixir Proprietatis: Langius 170
Vitæ: Steebius 553
Embrochatio: Thurnius 54
Embryo: *Vid.* Foetus
Emetica: *Vid.* Vomitoria
Empirica Medicina;
abuſus ejus: Döringius 814
uſus ejus: Döringius 814
Empirici Medici: *Vid.* Medicaſtri
Emplaſtra: Garbo 245
examinantur omnia: Braſavolus 78
hernias ſcrotales ſine ſectione curans: Schultzius 111
pompholygis: Hiera 412
Empyema; Archigenes 85. Caſtellus 908
expurgatio ejus: Botterus 391
Enemata: *Vid.* Clyſteres
Enterocele: *Vid.* Hernia inteſtinalis
Epar: *Vid.* Hepar.
Ephemera, vermis: Mey 641
Britannica: Cajus 548

Ephialtes: *Vid.* Incubus

Ephilides maculæ: Criton 228

Epidemica Febris: *Vid.* Febris Epidemica

Epidemici morbi: Chioccus 41. Gendre 71. Foeſius 84. Gadaldinus 96. Codronchius 112. Galeſius 115. Claramontius 139. Morley 178. Schachtius 752. Galenus 196. Mye 309. Sylvius 689. Valleſius 303. Cruſerius 408. Mercurialis 425. Hippocrates 437. Heringius 468. Eſteve 481. Soldus 495. Rhumelius 559. Burſerus 507. Heberling 601. Ammonius 513. Alexandrinus 114. Carnevala 525. Cavallarius 525. Donatus 526. Montanus 206. Betera 270. Sylvius 689. Fuchſius 744. Stenglius 756. Duretus 762. Zuccarus 782. Ficinus 783. Steinpeiſius 792. Palladius 863. Caſtellus 885. Caſtro 887. Phrygius 891. Girardetus 892. Steve 894. Heredia 900. Ulſtadius 922. Bartholinus 1008. Sommentius 1024. Auth. Med. var. 1082. *Conſ.* Contagioſi morbi: it. Peſtis: it. Febris epidemica: it. Febris peſtilentialis

curatio eorum: Sylvius 689. Ficinus 783. Sydenham 1024. 1096

inauditus: Fanoiſius 369

Leidenſis cauſæ naturales: Sylvius 689

Epidemici morbi: præſervatio ab iis: Sylvius 689

Epilepſia: Fernelius 577. Villanovanus 91. Paracelſus 104. Zieglerus 181. Eyſenmengerus 554. Fernelius 577. Fontanus 481. Tatai 332. Phædro 334. Torræus 31. à Bra 391. Gabucinus 423. Tamaro 499. Streitter 611. Havenreuterus 631. Marci 634. Untzerus 801. Carterius 806. Poſidonius 925. Caſtrenſis 984. Eraſtus 1016. Cruce 1043

affectus locus in ea: Schneiderus 223. Sponius 1094

cauſæ ejus: Marci 634. Schneiderus 223

curatio: Schneiderus 223. Untzerus 801. Vege 908. Eraſtus 1014

homines qui ei maximè obnoxii: Crinitus 888

hyſterica: Moranus 245. Paracelſus 107

infantum: Serna 586

motus: *Vid.* Convulſivi motus

procurſiva: Bootius 88

Epilepticus puer: Galenus 195. Leonicenus 837

Epiſtolæ Medicæ: Gaſſarus 6. Occo 10. Mundella 31. Dudithius 44. Kragius 45. Libavius 49. Röslerus 53. Alvarez 60. Thonerus 97. Ronſſeus 108. Guldenklee 111. Verzaſcha 131. Oslevius 143. Gesnerus 210. Liens 227. Miverius 234. Lubinus 257. Licetus 278. Hoffmannus 156. Lind-

Lindnerus 161. Wolffius 165. Faber 325. Horſtius 455. 485. Hildanus 374. Capivaccius 414. Donzellinus 420. Hippocrates 438. Augenius 468. Theodoſius 538. Crato 562. Sennertus 237. Hornungus 610. Langius 625. Manardus 632. 633. Stephanus 686. Veslingius 698. Wittichius 703. Benedictus 719. Scholtzius 736. Moronus 797. Maſſa 839. Matthiolus 877. Schenfelder 918. Cartes 937. Bartholinus 1008. Burnet 1012. Moufetus 1021. Reineſius 1022. Trincavellius 1039. 1040. Cruce 1043. Auth. Med. inc. 1075. Auth. Med. var. 1082. 1085

Epithemata antiquis Medicis an cognita fuerint? Caſſola 961

Epithymum, herba: Faber 576

Equus: Anatome: Blaſius 349

ætates eorum cognoſcendi ratio: Winterus 1092

curantio eorum: Ruſius 736. Naaldwyck 901. Winterus 1092

diſciplina: Camerarius 507. Ruſius 736. Naaldwyck 901

Medicina eorum: Winterus 1092

natura eorum: Naldwyck 901

temperamenta eorum cognoſcendi ratio: Winterus 1092

Equeſtris res: Camerarius 507

Errores Medicorum: Paracelſus 102. Obicius 466. Briſianus 473. Cardanus 418. Malus 633. Pfautius 658. Joubortus 735. Leonicenus 837. Seraphinus 924. Allaxinus 473. Primeroſius 492. Argenterius 522. Fuchſius 743. Sanctorii 960. Montius 963. Collado 995

practicorum: Schopffius 3. Niger 79

Eryſipelas: Santacruz 80. Hippocrates 437. 451. Ruſticus 878

Eſculenta: *Vid.* Alimentum: item Cibus

Eſſentiæ Chymicæ:

præparandi ratio ſine igne: Clauderus 310

ſtomachica ſingularis: Thomſonus 341

vegetabilium: Sala 58

Eſula: Gatinaria 779

Evnuchi: Bravo 546

Evpatorium Meſués, herba: Heroldus 423

Exanthemata: Paræus 37. Rivettus 337

venæſectio in iis neceſſaria: Badius 962

Excrementa: Mercurialis 426. Montanus 533. Savonarola 643. Fonſeca 946

evacuatio eorum p. n. Fumanellus 70

medicamenta ex iis: Rulandus 579

retentio eorum p. n. Fumanellus 70

ſigna ex iis: Fludd 943

Excrementa; vitia eorum: Platerus 272
- uſus: Licetus 277. Rulandus 570

Excreſcentiæ: Peccettius 292

Excreta & retenta: Fumanellus 69. Lymbiſanus 470

Exercitatio Corporis: *Vid.* Gymnaſtica Ars

Exercitia Corporis: *Vid.* Gymnaſtica Ars.

Experientia conjungenda cum ratione in Phyſica, Medicina, & Chirurgia: Bayle 282

Experimenta Medica: Rhazes 4. 5. Gaſſarus 6. Mundella 31. Mizaldus 76. Paracelſus 102. Juvellina 125. Galenus 196. Geſnerus 209. Petri 227. Fallopius 312. Livelaticus 333. de Padoanis 389. Bonacoſſus 404. Grube 409. Reuſnerus 430. Romerus 493. Rechembergius 501. Martius 316. Ringelbergius 509. Stromajerus 604. Heurnius 607. de Boſco 614. Weckerus 616. Langius 625. 626. Manlius 633. Meſues 640. Renodæus 666. Baricellus 719. Riverius 739. 740. Legius 745. Stromajerus 1024. Cnöffelius 1087. *Conf.* Medicamenta euporiſta: it. ſingularium deſcriptiones

Extracta Chymica: Libavius 51

F.

Faciei affectus p. n. Montagnana 117. Veiga 1023
- ſigna: *Vid.* Phyſiognomia
- varietas humanæ: Merbitzius 695

Facultates: Linden 60. Galenus 188
- diſpenſantes corpus noſtrum: Peramato 903
- formatrix: Mundinius 826. Leonicenus 837
- naturalis: Joubertus 733. Lemoſius 764. Sebizius 810. 811
- principum ſedes: Hoffmannus 158. Claudinus 719. 720. 721

Fæmina: *Vid.* Fœmina

Falcones aves: Alb. Magnus 21

Fames: Deuſingius 66. Licetus 276. Tancredus 730. Sebizius 811. Joſſius 828
- medela ejus: Sylvius 497. Struppius 511. Linden 517

Faſciæ: Paræus 37. Galenus 195. Vidius 1042

Faſcinatio: Cartagena 62. Galenus 196. Aphricanus 224. Caſcales 292. Heredia 155. Jordanus 424. Frommannus 551. Han 110. Codronchius 111. 112. Gutierrez 626. Wierus 702. Vairus 746. Argentinus 938. Eraſtus 1013. Tandlerus 1029. *Conf.* Magia: it. Magica
- caſus ejus mirus: Colbius 509. Lægerus

Faſcinatio : cauſæ ejus : Vairus 746
modus ejus communis impoſſibilis: Frommannus 551. Fevinus 941
morbi ex ea orti: Horſtius 485. Sclanovius 388
cognoſcendi quomodo? Colle 555
curandi quomodo? Villanovanus 91. Colle 555. Frommannus 551
nugæ ejus confutatæ: Frommannus 551. Vairus 746. Fevinus 941
ſpecies ejus: Vairus 746
Faucium peſtilens affectus: Sgambalus 515
ulcera: Foglia 275
Feces alvi: *Vid.* Alv. feces
Febrifuga remedia: *Vid.* Febris: curatio
Febrifugus pulvis: Coningius 59. Chiffletius 612. Faber 467. Sturmius 948
Febris: Aben Zoar 2. Rhazes 5. Actuarius Johann. 7. Amidenus 18. Trallianus 28. Baroccius 31. Daca 32. Chriſtianus 42. Linden 60. Chalmeteus 63. Deuſingius 67. Fumanellus 69. Gradi 71. Gvainerius 72. Villanovanus 92. Weickardus 92. Averroes 95. Avicenna 100. Celſus 101. Paracelſus 104. Montagnana 117. Reusnerus 118. Matamorus 122. Gordonius 129. Aſtarius 132. Bauderonus 133. Plinius 137. Mariottus 143. Barzizius 175. Aphricanus 224. Maroxa 229. Sennertus 236. Liddelius 252. Meara 255. Rudius 266. Chryſogonus 305. Platerus 272. Mena 273. Piens 273. Jacotius 244. Licetus 278. Caſerta 279. Arcæus 279. Joel 288. Grembs 291. Sanches 297. Sylvius 299. Valleſius 303. Fulginas 319. Saxonia 405. Fontanus 834. Sophia 316. Gariopontus 317. Bravo 546. Hoffmannus 159. Peucerus 163. de Solo 352. Harvey 352. Horſtius 360. ſeqq. Rolfincius 367. Hollerius 484. Gehema 501. Brixienſis 371. Giſcaferius 376. Rondeletius 384. Stratenus 385. Slatholm 385. Varignana 385. Verignaneus 386. Haly 387. Gibaltus 388. de Padoanis 388. Capivaccius 414 Mercurialis 427. Montuus 429. Ochus 429. Augenius 469. Lymbiſanus 470. Horſtius 486. Primeroſius 492. Sylvius 497. Argenterius 521. Helmontius 528. Ferrandus 579. Corteſius 526. Lancius 549. Fernelius 578. Werdenbergius 585. Heurnius 605. 606. Pulverinus 608. Hucherus 610. Gutierrez 626. Manelphus 633. Marinellus 635. Savonarola 643. Lotichius 656. Platearius 662. Serapion 681. Stephanus

nus 686. Tornamira 695. Iſaac 714. Bellinus 731. Meyſſonnerius 738. 739. Dinghemius 741. de Victoriis 746. Mercatus 765. S. Sophia 783. Matamorus 792. Blanchellus 811. Boutherove 813. Boccangelinus 831. Fontanus 834. Nicolus 841. Nonus 846. Oritoſius 858. Brunsfelſius 861. Palladius 863. Florembenus 864. Ægineta 866. Sorbait 871. Apono 879. Mercado 899. Heredia 900. Paſchalis 902. Poterius 904. Philonius 922. Serenus 928. Durandus 930. Fortis 930. Lowerus 939. Fonſeca 946. 947. Scarabicius 965. Acampus 970. Campegius 986. Groſſius 1019. Veiga 1023. Willis 1025. 1026. Serrier 1030. Ducretus 1031. Martinius 1036. Binder 1037. Vidius 1041. Hutten 1046. Zacutus 1055. Auth. Med. inc. 1073. Auth. Med. var. 1076

Febris: acutarum prognoſis: Borgdieu 147

ardens:

aquâ frigidâ ad ſatietatem exhibitâ curata Nehemia 3

curatio ejus: Riverius 739 Philumenus 923

purgatio an in ea conveniat? Campegius 986

venæſectio an in ea conveniat? Campegius 986

Febris: aurium dolor in ea: Philumenus 923

caloris ejus eſſentia & natura: Mercatus 766

catarrhalis: Maſſarias 25. Bokelius 544

cauſa: Aphrodiſeus 23. Valla 342. Torinus 19. Ochus 429. Pacinus 489. *Conf.* Febris

compoſitio earum: Planerus 662

continua: Jones 620

curatio ejus: Lommius 707

controverſiæ circa hanc doctrinam agitari ſolitæ: Reyſtavares 259

curatio: Torinus 19 de Grad 71. Landulphus 132. Altomarus 251. Barzizius 175. Chriſogonus 304. Sophia 316. Heredia 156. Bergenſis 348. Bertinus 323. Lycius 412. Cahagneſius 478. de Contecillis 516. Victorius 123. Leo 249. Jacchinus 745. Severinus 775. Strobelberger 687. Cagnatus 782. Curtius 793. Tucca 873. Ruſticus 878. Sydenham 1024. *Conf.* Febrifugus pulvis

errores in iis committi ſolitæ: Holderhoff 260

definitio ejus: Eraſtus 1016

diæta qualis in ea conveniat? Brutus 133. Luſitanus 133. Geſnerus 208

Febris:

Febris: differentiæ: Aphrodiſeus 23. Vega 180. Galenus 190. Valleſius 303. Valla 342. Paxmannus 399. Milichius 489. de Gontecillis 516. Sylvius 497. Navarrus 535. Bravus 546. Gadaldinus 96. Planerus 53. Sturtiades 341. Eobanus 389. Sylvaticus 123. Hippocrates 447. Acampus 970. Thomas 980. Fuchſius 744. Leonicenus 837. Montius 864. Pereda 903. Garbo 1018. Veiga 1023. Trincavellius 1039. 1040

ephemera: Cajus 548

non ſpirituum, ſed ſolidorum eſt inflammatio: Ochus 429

epidemica: Burſerus 507. Fonſeca 68. Gendre 71. Gemma 226. Becklerus 231. Sylvius 497. Sporiſchius 685. Meyſſonnerius 738. Keplerus 764. Morellus 644. 901. *Conf.* Epidemici morbi: it. Contagioſi morbi.

curatio ejus: Cnœffelius 42

fluminibus comparatur: Licetus 278

frigida: Deuſingius 67

hectica: *Vid.* Hectica febris

humoralis: Thomaus 138. Joubertus 734. Seidelius 134. Simonius 979

intermittens: Perellus 292. Croſs 285. Drageus 373. Jones 620. 1095

Febris intermittens: curatio ejus: Dioſcorides 248

focus ejus: Lobettus 73

maligna: Lupeus 34. Fonſeca 68. Meniotius 74. Bauderonus 133. Gallus 44. Beckherus 231. Betera 270. Alphanius 279. India 287. Stabilis 298. Laurembergius 383. Ochus 429. Alpherio 472. Donatellus 572. Strobelberger 687. Minadous 693. Meyſſonnerius 738. Tirellus 803. Neucrantz 870. Angelutius 994. 995. Auth. Med. var. 1082. *Conf.* Febris: peſtilens

cauſa proxima: Paulli 973

curatio: Wierus 702. Paulli 973

paroxyſans: Moræus 290

venæſectio an in ea conveniat prope dextri pedis pollicem? Laurentius 327

mali moris: Chioccus 41

materia ejus: Benſius 471

millaris: *Vid.* Febris purpurea

morborum omnium reliquorum idea eſt: Lotichius 656

periodicatio: *Vid.* Febris: typi

peſtilens: Benedictus 24. Cnöffelius 42. Gallus 44. Lacuna 47. Treviſius 55. Juvellina 125. Bauderonus 133. Thomaus 138. Gallus 142. Gem-

Gemma 226. Altomarus 241. Philalethes 264. Betera 270. Alphanius 279. Gratarolus 377. Saxonia 405. Augenius 469. Gvargvantus 470. Montanus 533. Crato 563. Rivettus 337. Columba 349. Aſſonville 370. Donzellinus 420. Alpherio 472. Sylvius 497. Matthæi 636. Morellus 644. 901. Scillerus 676. Mercatus 765. Weinrichius 792. Maſſa 838. Ruſticus 878. Olaus 901. Diverſus 905. Fonſeca 947. Laurentius 947. Goclenius 949. Groſſius 1019. Trincavellius 1039. 1040. *Conf.* Febris: maligna

Febris: peſtilens: cauſæ: Olaus 901

curatio: Schitlerus 676. Augenius 469. Leonius 952

peſtis ex ea ſæpe fit: Gemma 226

phoenigmata malè adhibentur in ea? Columba 349

præſervatio ab ea: Schitlerus 676

ſymptomata ejus: Olaus 901. Augenius 469

theriacæ uſus in ea: Saxonia 406. Valdanius 712

venæſectio pro curatione noxia: Matthæi 636

veſicatoria an in ea conveniant? Saxonia 406

peſtilens & maligna quomodo differant? Alpherio 479

Febris: petechialis: Laurembergius 380. Follinus 409. de Carmona 549. Burſerus 507. Mercatus 766. Tilingius 799. Muſa 838. *Conf.* Febris: puncticular. epidem.

cauſa proxima: Paulli 973

curatio: Paulli 973

peticularis: Loboretus 846

præſervatio: Villanovanus 91

prava cum periculo: Trunconius 500

prognoſis: Horſtius 362. Leonius 952

puncticularis epidemica: Torcus 31. Caſtro 886. *Conf.* Febris: petechial.

purgantium medicamentorum uſus: Picinus 803

purpurea: Pidoux 293. Morellus 644. 901. Neucrantz 870

epidemialis: Thæreus 555. Morellus 644

ſeroſa: Marchantius 633

puſtulæ in ea: Lycius 412

putrida: Ochus 429. Minadous 694. Caprilius 923. Eraſtus 1015. Baldutius 1034

cauſæ: Schegkius 494

cucurbitularum abuſus in ea: Aguapendens 421

curatio: Aquilar 278. Schyronius 680. Zecchius 704. Pomius 710

focus ejus: de Vincentiis 28. Juſtus 918

indicationes: Caimus 925

ſalvatella in ea ſecanda: Sylvaticus 537

Febris putrida: ſigna: Saxonia 405
ſymptomata ejus: Philumenus 923. Saxonia 405
venæſectio an adhibenda in ea? Thurinus 54
quartana: Wierus 702. Joubertus 733. 735
curatio ejus: Menapius 379. Strobelberger 687
helleborus contra eam: Jordanus 621
laus ejus: Menapius 379
renum: Paracelſus 103
rigor: Paxmannus 399. Milichius 489. Schegkius 494. *Conf.* Rigor
ſanguinea: Montanus 533. Aquilanus 961
ſemitertiana: Dunus 991
ſigna: Torinus 19. de Grad 71. Deuſingius 67. Cartagena 62. Barzizius 175. Montanus 533. Richardus 938
ſtomachi: Paracelſus 103
ſudatoria: *Vid.* Sudor Anglicus
tertiana: Acuna 176. Stathmio 180. Soers 791. Rhodius 843. Caſtellus 886. Plempius 1049
acutus non eſt morbus: Caſſanus 273
curatio ejus: Mohy 262. Pona 536. Barba 879
exquiſita: Altomarus 251
venæſectio an alterâ die in ea adminiſtranda? Alexandrinus 718
tremor ejus: Lycius 412
typhodis: Recalchus 725
typi: Gadaldinus 96. Galen' 190. Simonius 979. Minadous 694
Febris: Venæſectio in ea: Minadous 532
vinum an in ea conveniat? *Vid.* Vinum
Ungarica: *Vid.* Ungaricus Morbus.
Urinæ difficultas in ea: Philumenus 923
Fel: *Vid.* Bilis
Femina: *Vid.* Fœmina
Fermentatio: Kergerus 787. Schoockius 791. Tilingius 799. Billichius 72. Sennertus 238. Betera 270. Conringius 207. Willis 1025. 1026. *Conf.* Alimentum: fermentatio
alimentorum in Ventriculo: *Vid.* Alimentum: fermentatio
Fernelii, Johannis, vita: Fernelius 578
Ferrum: Sala 69. Fumanellus 70. Penotus 130. Rolfincius 368. Pantheus 519. Mylius 568. Gvidius 596. Claudinus 719. 720. Monardes 840. Nordonus 959
aqua ex eo parata: Döringius 814
facultates ejus: Cluſius 140. Monardes 840. *Conf.* Ferrum
medicamenta ex eo parabilia: Penotus 130. Claudinus 719. *Conf.* Ferrum
uſus ejus: Claudinus 719. 720. *Conf.* Ferrum
Fibula: Rhodius 667
Fiſtula: Paræus 37. Veſalius 56. Hippocrates 452

Fiſtula: ani: Marchettis 898
urethræ: Marchettis 898
Flagrorum uſus in re Venerea: Meibomius 604
Flatus: Alemanus 11. Thriverius 432. Hippocrates 437. Helmontius 530. Fienus 579. Virdungus 873. Caſtrenſis 984. Zwingerus 998. Kentmannus 1000. Theophraſtus 1001
Fletus: *Vid.* Lacrymæ
Flores vegetabilium: Couleus 2. Paſſæus 228. Sweertius 259. Auth. Med. inc. 1071. *Conf.* Botanica: it. Herb. it. Plantæ
Chymicorum præparationes: Libavius 51
cultura eorum: Ferrarius 527
Flumen: *Vid.* Fons
Fœcunditas: *Vid.* Sterilitas
Fœminæ Medicæ: Tiraquellus 54
dignitas ejus ſexus: Lotichius 657
Fœtor; cadaveris poſt mortem maximus: Urſtiſius 260
puellæ ſingularis: Libavius 51. Schnitzerus 969
Fœtus: Riolanus 669. Vigierius 698. Arantius 718. Carranza 32. Ludovicus 74. Zenon 84. Drelincurtius 1088
in abdomine extra uterum genitus: Deuſingius 67. Lautier 467. Rommelius 905
in abdomine extra uterum retentus & lapidefactus: Strauſſius 737
per abdomen membranatim excluſus: Deuſingius 67
Fœtus: anaſtomoſes vaſorum Cordis in eo: Leonis 249. Petrejus 974
anatome ejus: Beslerus 821
animal an ſit in Utero? Limanus 470
animatio ejus: de Penna 655. Gardinius 763. *Conf.* Fœtus: vita in Utero
animationis ejus tempus: Verde 304. Boſcius 627. Fienus 1017
conceptio: *Vid.* Conceptio
conſervatio in utero: Serna 586
conſtitutio in utero: Licetus 276. Boſcius 627
Cor, an Jecur prius in eo fiat? Novocampianus 21
Cordis in eo facultas vitalis non otioſa: Petrejus 974
Cordis vaſorum in eo unio: Leonis 249. Petrejus 974
excluſio: Boſcius 627. *Conf.* Partus
extractio ex utero: Hildanus 375. Hippocrates 455. Rueff 493. Philumenus 923. Vroom 929. *Conf.* Partus Cæſareus
formatio: Spigelius 13. Novocampianus 21. Carranza 32. Galenus 194. Platerus 272. Licetus 276. Needham 367. 1093. Barbatus 411. Capivaccius 413. Aquapendens 421. Coſtæus 561. Sperlingius 684. Tozzus 757. Bonaciolus 760. Cartes 937. Caſtro 946. Kerckringius 996. Fienus 1017

Fœtus: formati Tabulæ ſ. Figuræ: Spigelius 13. Caſſerius 722
functiones ejus: Luſſaula 142. Houſt 914
generatio in utero: *Vid.* Generatio hominis
geſtatio per aliquot annos: Gaſſarus 6. Hertoghe 14. Cornax 795
geſtatio ejus quinquennis, & exemtio, reſectâ alvo: Cornax 795
lapidefactus in utero: Eyſſonius 393. Augenius 469. Alboſius 514. Strauſius 737. Provancherius 974
medicamenta eum corrumpentia: Aſpaſia 93
membranæ ejus: Drelincurtius 1088
monſtroſus: Raed 294. Bauhinus 151. Eyſſonius 393. Rieff 495. Schenkius 590. Tozzus 757. *Conf.* Monſtrum: fœtus
motus ejus in utero: Coſtæus 561
natura: Garbo 241. Amabilis 684
nonimeſtris adeo parvæ molis, ut vix quadrimeſtris appareret: Cruce 1043
nutritio ejus in Utero: Deuſingius 564. Bartholinus 149. Barbatus 411. Segerus 340. Tozzus 757. Montanus 944
per os: Horſtius 564
nutritionis tempus: Verde 304
organizatio: *Vid.* Fœtus: formatio: it. Fœtus animatio
Fœtus: origo ejus: Cardelinus 1038
oſſa ejus: Kerckringius 996
partes ejus omnes an ſimul fiant? Rheginus 842
petrefactus: *Vid.* Fœtus: lapidefactus in Utero
reſpiratio in Utero: Roſſetus 296. Mayow 638
ſanguine materno an nutriatur? Bartholinus 149
ſectio ex utero: *Vid.* Cæſareus Partus: it. Fœtus: extractio ex utero
ſignaturæ ejus: *Vid.* Nævi
ſimilitudinis ejus & diſſimilitudinis, reſpectu parentum, cauſæ: Horſtius 565. Mundinius 826
ſitus ejus in partu: Rueff 493
in utero: Rueff 493
vita in Utero: Wincklerus 240. Nymannus 364. Tozzus 757. *Conf.* Fœtus: animatio
extra uterum repertus: Rommelius 905
Fomenta varia: Antylus 84. Grülingius 913
Fontes: Baccius 38. Licetus 276. Nierembergius 575. Pontanus 621. *Conf.* Acidulæ: it. Aquæ: medicinal. it. Balnea: it. Thermæ
ardentes: *Vid.* Thermæ
bonitas eorum: Thurinus 54. *Conf.* Aquæ: bonitas earum
Germaniæ aliquot eorum: Licetus 276. Kraut 323. Pinguia

guia 435. *Conf.* Balneum : Germaniæ celebriora
Fontes ; origo eorum : Faber 895. Burſſerus 507. Lydiat 1020
vinoſus ; Boeſſius 248
virtus eorum : Faber 895
Fonticuli : Rhazes 4. Bartholinus 149. Pelicanus 234. Fallopius 311. Helmontius 528. Capivaccius 414. Craſſus 419. Merlerus 640. Delphinus 723. Glandorp 797. Gavaſſetius 816. Horatianus 846. Grüling 913. Schophius 921. Fienus 1017. Reſtaurant 1096
Forma ; morbi ejus : Planerus 53. Hoffmannus 158. Beyerus 600. Sperlingius 685
materialium inſeparabilitas : Kergerus 787
origo earum : *Vid.* Anima : ortus
Formatio Fœtus : *Vid.* Fœtus : formatio
Formatrix facultas : *Vid.* Facultas formatrix
Formica ; Wilde 506
Formulæ remediorum : *Vid.* Remediorum Formulæ
Foſſilia ; Cæſius 127. Geſnerus 208. Imperatus 274. Rueus 297. Merretus 178. Fallopius 311. Agricola 322. Hamel 528. Bauhinus 151. Cordus 1034
Hildesheimenſia ; Lachmund 307
miranda eorum : Jonſtonus 620
nomina eorum : Kentmannus 622
Foſſilis caro : Libavius 50
Fractura brachii : *Vid.* Brachii fractura
Fractura Oſſium : Paræus 37. Galenus 167. Sennertus 237. de Florentia 318. Peccetius 292. Corteſius 526. Colle 555. Hippocrates 437. Vigo 699. Palladius 863. Foreſtus 890. Uffenbachius 909. Vidius 1042
diæta in ea ſervanda : Saltzmannus 674
Fráxinum lignum : Claudinus 719
Frictiones : Martinius 1036
Frigidi morbi quomodo curandi? Lycius 411
Frigus : Conradus 716
effectus ejus : Conradus 716
Frontis linearum inſpectio : *Vid.* Phyſiognomia
oſſius natura : Schneiderus 221
vitia : Schneiderus 221
vulnera : Schneiderus 221
Fructus : Jonſtonus 621. Dodonæus 936. Imperatus 274. Burgundus 1044
Braſilienſes : Piſo 382
hortenſes ; Mizaldus 75. Panarolus 250
Indiæ : Laet 624
medicamenta ex iis petenda ad morbos curandos ; Mizaldus 76
multiplicatio artificioſa eorum : Porta 536
nomina eorum ; Peucerus 162
rariores ; Fragoſus 580. Cluſius 139
Frumentum : Dodonæus 936

Frumen-

Frumentum: qualitates ejus: Caſtellus 886
Frutices: Lonicerus 9. Kraut 332
nomina Latina & Græca: Stephanus 945
operationes eorum; Kraut 332
Fuci: *Vid.* Coſmetica
Fulgur: Drebelius 226. Cardanus 416
Fumana herba: Bartholinus 149
Fungi: Cluſius 139
morbus: Sennertus 238
Phalli dicti: Junius 11
ſtrangulatorius: Botallus 741
Fungiferus Lapis: *Vid.* Lapis fungifer.
Fungimappa: *Vid.* Lapis fungimappa
Furor uterinus: *Vid.* Uterinus furor

G.

Gagates lapis: Libavius 50
Galenus: Ars parva ejus: *Vid.* Ars parva Galeni
Galenus: animadverſiones in eum: Lonicerus 9. Zaluzanius 9
commendatus: Alexandrinus 718. Labbeus 919. Döringius 814. Auth. Med. inc. 1069. *Conf.* Galen. defenſio
contractus: Lacuna 46. Scaranus 759. Mundella 31. Campegius 989
contradictiones ejus: Marinellus 229. Lupeus 33. Maimonides 929
Galenus: defenſio ejus: Puteus 94. Bochalinus 581. *Conf.* Galenus: commendatus
expoſitio Latina: Gadaldinus 96. Sylvanius 119. *Conf.* Galenus illuſtratus
illuſtratus quoad Opera ejus omnia: Lupeus 33. Mundella 31. *Conf.* Galen. expoſitio Latin.
impugnatus: Hoffmannus 157
locorum variorum conciliatio: Peletarius 491
ordo Librorum ejus qualis in legendo obſervandus? Gadaldinus 119. Sylvius 496. Campegius 548. Crato 562
Spagyricis conciliatus: Vege 908
vita ejus deſcripta: Lacuna 46. Galenus 146. Fumanellus 69. Poſſevinus 81. Milichius 488. Melanchton 919. Campegius 989
Galli veteris juſculum: *Vid.* Juſculum Galli veteris
Gallica ſcabies: Luſitanus 35. Crinitus 888
Gallicus morbus: Fontana 24. Maſſarias 25. Trajanus 27. Petronius 27. Lobera 30. Ferrus 34. Luſitanus 35. Paræus 37. Laurentius 47. Chalmeteus 62. Everhardus 68. Francancianus 69. Weickardus 92. Braſavolus 78. Saporta 82. 675. Scanarolus 82. Ferrerius 95. Philotheus 96. Mi-

nadous 101. Sieber 119. Rinius 122. Victorius 123. Juvellina 125. Tomitanus 127. Torella 164. Schelling 221. Gilinus 225. Maroxa 229. Leo 249. Maynwaring 256. Kruppel 258. Rudius 266. Pacius 268. Betera 270. Frizimelica 286. Sylvius 300. Fallopius 313. Minutius 314. Dordonus 325. Vella 343. Rondeletius 384. Arniſæus 390. Saxonia 405. Capivaccius 415. Cardanus 417. Fracaſtorius 423. Abethencourt 473. Montuus 429. Gvargvantus 470. de Lacumarcino 478. Almenar. 514. Montanus 533. Benedictus 541. Colle 555. Crato 563. Fernelius 578. Linden 517. Macollone 632. Manardus 633. Paſchalis 653. Saporta 675. Sylvius 689. Varandæus 697. Vigo 699. Vochs 700. Widmann 702. Zecchius 705. Grunbeckius 709. Quercetanus 710. Friſius 732. Joubertus 734. Botallus 741. Schmaus 746. Ghinus 751. Fulginas 759. Mercatus 765. Alaymus 774. Brocardus 782. Polichius 789. Paſchalius 816. Monteſaurus 826. Leonicenus 837. Macchellus 838. Maſſa 839. Sorbait 871. Matthiolus 877. Agathus 878. Foreſtus 890. Haſſardus 893. Maynardus 899. Trapolinus 907. Borgaruccius 327. Aquilanus 961. Paulli 973. Pictor 973. Hery 1003. Jordanus 1020 Philologus 1022. Sydenham 1024. 1096. Manggus 1038 Hutten 1046. Hock 1050. Auth. Med. var. 1078. Abercrombius 1090

Gallicus morbus: cauſa proxima: Paulli 973
- gvajaco ligno curandus: Poll 842. Fuchſius 935
- origo ejus: Blondus 812

Gallis gallinacei natura: Coq 865

Gammari: *Vid* Cancer: fluviatiles

Ganglium: Philarius 910

Gangræna: Paræus 37. Baldeſius 61. Politius 80. Fromanus 206. Platerus 272. Hildanus 374. Montagnana 774. Döringius 814. *Conf.* Sphacelus

Gas: Helmontius 529

Gelatinas varias parandi modus: Gvibertus 911

Gemma: Lonicerus 9. Alardus 19. Boot 59. Cæſius 127. Encelius 176. Geſnerus 208. Rucus 297. Stella 262. Evax 264. Pictorius 336. Habdaramahnus 386. Gvidius 596. Cardanus 417. Mylius 568. Laet 624. Freigius 693. Macer 770. Gallus 771. Pſellus 927. Gabelchoverus 1050. Auth. Med. inc. 1069
- Aaronis quæ erant in veſte: Epiphanius 260
- arte parandæ: Nerus 78. Merretus 178. Nordonus 959

Gem-

Gemma: compoſitio earum: Lullius 332
formæ earum: Alardus 19. Boetius 59. Gallus 771
medicamenta ex iis parabilia: Boetius 59
olea ex iis parabilia: Penotus 130
origo earum: Boyle 940
tinctura earum: Korndörfer 116
vires & uſus: Baccius 39. Alardus 19. Boetius 59. Gallus 771. Boyle 940
Gemelli: Garmannus 168
Gemini: *Vid.* Gemelli
Generatio: Albertus 30. Paræus 37. Deuſingius 64. Everhardus 68. Paracelſus 102. Nollius 397. Gvarinonius 176. Sennertus 237. Leichnerus 253. Helmontius 529. Bartholinus 149. 1089. Mercurialis 427. Schröderus 585. Serna 586. Chartarius 628. Kozak 684. Velthuſius 730. Zanardus 824. Hobokenus 836. Mazinus 870. Peramato 903. Uffenbachius 909. Garbo 1018. *Conf.* Generatio animalium: it. Generatio hominis: it. Coitus: it. Conceptio
animalium: ab Angelis 516. Rallius 327. Harveus 378. 1093. Faber 467. Orchamus 505. Hannemannus 629. Aldes 994. *Conf.* Generatio: it. Generatio hominis
ſponte viventium: Licetus 277
Generatio hominis: Cauſe 166. Pecelius 178. Kynalochus 241. Terelius 250. Spinæus 298. Hoffmannus 157. Forolivienſis 482. Rueff 493. Sylvius 498. Sinibaldus 541. Riolanus 667. Eugenius 728. Zaccagninus 729. Tozzus 757. Cornachinius 778. Scotus 822. Mundinius 826. Decembrius 882. Cornelius 1013. Rylandus 1033. Burgundus 1044
ex nihilo: Hannemannus 629
ex Ovo: Garmannus 168. Hannemannus 296
inſectorum: *Vid.* Inſecta: generatio eorum
morbi ejus: Sylvius 498. *Conf.* Genitales partes: morbi earum
à nutritione quomodo differat? Deuſingius 64
partes omnes animalis an ſimul fiant? Galenus 288
Anatomica deſcriptio ei dicatarum: *Vid.* Genitales Partes
periodi ejus: Jeſſenius 618
principia ejus: Pariſanus 17
Genitales partes: Anatomicè deſcriptæ: Plazzonus 293. Platerus 271. Rolfinckius 368. Ketam 622. Nicolus 841. Gräf 933. 934. Auth. Med. inc. 1076. *Conf.* Generatio
coalitus earum: Mullerus 489. Fottich 993.
morbi earum: Montagnana 117. Joel 288. Sylvius 497

Genitales partes: obſervationes circa eas utriusque ſexus: Horne 609. 610
Genitura: *Vid.* Semen
Georgica: *Vid.* Agricultura: it. Ruſtica res
Glandulæ: Hippocrates 442. Steno 843. Zwingerus 998. Warthonus 1025
 inteſtinorum: *Vid.* Inteſtinorum glandulæ
 oculorum: *Vid.* Ocul. glandul.
 oris: *Vid.* Os: glandul.
 vaſa earum seroſa: Rudbeck 845
 uſus: Deuſingius 67. Sylvius 498
Gliris Anatome: Blaſius 349
Glyzyrrhiza: Heſſus 605
Gonorrhoea: Linden 518. Philarius 910. Turquetus 997
Gracilitas: *Vid.* Macies
Graciles: *Vid.* Macri
Gradus medicamentorum: *Vid.* Doſis medicamentorum: it. Medicament. gradus
Gramen Medicum deſcriptum: Pfautius 658
 nomina omnium: Bumaldus 519
Gratiola, herba: Heroldus 423
Gravidæ: *Vid.* Prægnantes
Graviditas diuturna: Bartholinus 1005. Auth. Med. var. 1085
Grues: Swalbacius 504
 hyement ubi? Swalbacius 504
Gvadum, herba: Crolachius 393
Gvajacum lignum: Ferrus 33. Ferrandus 223. Canevarius 243. Abethencourt 473. Monardus 633. Claudinus 719. 720. Cagnatus 782. Philologus 1022. Auth. Med. var. 1078
Gvajacum lignum: aquam ex eo parandi modus: Bonacoſſus 404
 morbi quales eo curandi? Juncker 621. Hutten 1046
 permiſcendum non eſt: Gallus 70
 proprietates ejus: Blondus 812. Maſſa 829. *Conf.* Gvajacum lignum
 uſus: Ferrus 33. *Conf.* Gvajacum lignum
Gula: Aquapendens 431
Gulo, dictus Fielfras, animal: Menabenus 85
Gummi gamandra: *Vid.* Gummi gotta
 gotta: Hildebrand 45. Lotichius 656. Reudenius 821. Puteo 1053
 purgans novum: Reudenius 821. *Conf.* Gummi gotta
Guſtatus: *Vid.* Guſtus
Guſtus: Tozzus 757
 organum ejus: Bellinus 731
Gutturis affectus: Gvainerius 72
 ulcera anginoſa: *Vid.* Anginoſa ulcera
Gymnaſtica Ars: Mercurialis 425. Joubertus 734. Lemnius 748. Tozzus 757. Cognatus 782

H. Habi-

H.

HAbitus plenior : Lalamantius *Conf.* Corpulentia nimia
Hęmatides, lapis: Bauſchius 626
Hæmoptiſis : *Vid.* Sanguinis ſputum
Hæmorrhagia omnis generis : Hildebrand 47. Kozak 684
causæ ejus: Kozak 684
curatio ejus : Kozak 684
narium : *Vid.* Narium Hæmorrhagia
ſiſtitur ſpiritu vini : Bohnius 1094
Hæmorrhoides: Paræus 37. Anguiſola 60. Collimitius 324. Hippocrates 438. Barlandus 471. Frommannus 552. Wagnerus 873. Grüling 913
fluxus eorum : Schröterus 803
venæſectio in nimio eorum fluxu : Moranus 245
uteri : Aſpaſia 94
Hæreditarii morbi: Meara 244. Mundinius 826. Lyonnet 944. Auth. Chym. inc. 1058
Haloſanthum : Libavius 50. Heſſus 605
Harengus, piſcis: Neucrantz 870
Hectica febris : Villanovanus 91. Optatus 136. 643. Thomaus 138. Ochus 429. Delphinus 723
Helleborus: Codronchius 112. Manelphus 633
albus: Paracelſus 105. Caſtellus 885
dandus quibus, quibus non? Antylus 84. Poſidonius 925
Helleborus : eſſentia ejus rediviva : Holtzemius 894
niger: Paracelſus 105
pręparandus quomodo ad quartanam? Jordanus 621
præparatio ejus vera: Penotus 130
purgatio : Hippocrates 439
uſus : Bauſchius 740
Helmontius : confutatus : Fontanus 313
redivivus: Wagnerus 824
vita ejus : Helmontius 530
Helvetiæ hiſtoria naturalis: Wagnerus 615
Hemicrania: Archigenes 86
menſtrua: Linden 518
Hepar : Moebius 356. Rolfincius 367. *Conf.* Hepar : anatome
abſceſſus : Archigerus 86
affectus p. n. *Vid.* Hepar : morbi
anatome : Gliſſonius 286. 1091. *Conf.* Hepar : it. Hepar : ſtructura
atonia : Varandæus 697
exulceratio : Archigenes 86
funus ejus : Bartholinus 1004. 1006. 1007. 1008.
medendi methodum an mutet? Bartholinus 1004 1006
inflammatio : de Petrone 83
morbi : Seitz 26. Paracelſus 102. Montagnana 117. Joel 288. Mercatus 765
officium : Deuſinglus 65. Severus 843. *Conf.* Hepar : uſus

Hepar: principatus ejus in dubium vocatur: Bronzerius 608
ſtructura ejus: Mœbius 356. Malpighius 772. *Conf.* Hepar: anatome
uſus: Deuſingius 65. Sylvius 299. Bilſius 759. *Conf.* Hepar: officium
Hepaticus affectus: Linden 518
Hepatites: Varandæus 697
Herba: *Vid.* Planta: it. Botanica
Herbaria Iconibus illuſtrata: Lonicerus 9. Pinæus 80. Beslerus 120. Durans 166. Plantinus 179. Merianus 794. Boym 814. Brunsfelſius 859. 860. Boccon 867. Renealmus 871. Matthiolus 877. Dodonæus 935. 936. Dorſtenius 993. *Conf.* Botanica: it. Planta
viva conficiendi ratio: Laurembergius 380. Hoffmannus 802
Hermaphroditus: Bauhinus 151
Hermetica Medicina: *Vid.* Chymia
Hermodactylus, planta: Marius 333
Hernia: Fulginas 319. Hammen 763. Geiger 771. Emericus 1032
aquoſa: Leonida 747
inteſtinalis: Salmaſius 205. Capivaccius 114. Leonida 747. Schophius 921. Meyerus 963
ſcroti emplaſtro Magnetico curatur: Schultzius 358
ſectio ejus: Fienus 1017
varicoſa mulierum: Aſpaſia 94
Hernia: uteri: Hildanus 375. Doringius 815
Herpes: Montagnana 774
exedens: Veneroſius 434. Puteo 1053
Hiberniæ hiſtoria naturalis: Boatus 349
Hippocrates: Cajus 548. Heurnius 605. 606 Ulmus 774. Fontanus 481. Linden 518. Helwigius 602. Montanus 532. Beſſus 476
de Aere, Aquis, & Locis illuſtratus: Alemannus 11. Paſienus 79. Baldinius 108. Cardanus 416. Baldius 109. Galenus 186. Junior 635. à Soto 740. Septalius 768. Alatinus 825. Zwinger. 998
Aphoriſmi ejus: *Vid.* Aphoriſmi Hippocratis
Chymica ejus Medicina: Ettmüllerus 815. Tackenius 862
contractus: Pinus 899
defenſus: Langwedelius 129. Julius 508. Cornarius 503. Bochalinus 581. Auth. Med. inc. 1069
Epiſtolæ ad Damagetum explicatæ: Alardus 19
illuſtratus: Diverſus 905. Foeſius 84. Marinellus 634. Martianus 927. Charterius 937. Mercurialis 427
impugnatus: Lupeus 33
ingenuitas ejus: Ulmus 774
Jusjurandum ejus: *Vid* Jusjurandum Hippocratis

Hippocrates: Lex ejus: *Vid.* Lex Hippocratis
Lexicon ejus: Fœſius 85. Euſtachius 115. Rhazes 4. Gadaldinus 96. Marinellus 634. Galenus 186. Erotianus 186
Oracula ejus: Termarius 845
ordine quo legendus: Sylvius 498. Poſſevinus 81
Paracelſiſtis concors: Wimpinæus 513
Philoſophia ejus: Santacruz 80
Phyſica ejus: Horſtius 564
pietas ejus: Linden. 518. Stephanus 686
præſtantia ejus: Döringius 814
ſanguinis circulationem novit: Linden 518
vita ejus: Poſſevinus 80. Hippocrates 439. Milichius 488. Cornarius 504. Ulmus 774. Ewicius 575. Heurnius 605. 606. Melanchthon 919. Soranus 981
Hirudo: Galenus 193. Lucas 224. Balamius 273 Grüling 913
uſus earum & efficacia in Medicina: Heunius 605. Sebizius 810
Hirundo: Swalbacius 504
hyement ubi? Swalbacius 504
Hoffmannus, Caſpar, laus ejus: Volcamerus 592
vitæ deſcriptio: Bruno 490
Homo: Schultzius 111. König 258. Martius 316. Bauhinus 152. Merula 534. Schillingius 402. Faber 575. Ringelbergius 509. Combachius 556. Hertodt 576. Schröterus 585. le Grand 72. Forge 762. Monedulatus 900. Cartes 937. Burgundus 1044. *Conſ.* Anatomia
Homo: Anatome ejus: *Vid.* Anatomia
aſtris ſubjectus: Trew 1. Mizaldus 75. 76
cognitio ejus: Otto 52. Sylvius 496. Cauſunger 324. Mancinius 167. Faber 896. Mollinus 77
excellentia: Schillingius 402. de Manectis 501. a Clavariis 710. Hund 770. *Conſ.* Homo: præſtantia
fabricatio: *Vid.* Fœtus: formatio.
felicitas: Heurnius 605. 606
forma: Cardanus 418
generatio: *Vid.* Generatio
indeles quomodo cognoſcenda? Neuhuſius 255
lux: Bartholinus 1005
medicamenta ex eo deſumta: Beckerus 230. Beyerus 599
miranda ejus: Jonſtonus 620. Meyerus 963
miſeria ejus: Schillingius 402. Bompartius 771
morbus totus: Patinus 369. Beverovicius 543
mundus parvus: Weinſenerus 9. Tidicæus 301. Mizaldus 76. Licetus 276. Piſtorius 660. Trachyenus 841. *Conſ.* Mundus: cum homine analogus
natura ejus: Paracelſus 107.

Hollerus 133. Quercetanus 292. Rabelæſius 294. Brentzius 40. Donius 96. Gvarinonius 176. Galenus 195. Valla 342 Horſtius 565. Hippocrates 437 Cardanus 418. Maſſarius 531. Montaltus 427. Scutellarius 495. Segarra 495. Sylvius 496. Montanus 534. Crato 561. Ewicius 575. Heurnius 606. 607. Hund 770. Meletius 811. Nemeſius 828. Ellebodius 833. Sabugo 856. Paparella 964

Homo: neceſſitas: Cardanus 418
ortus ejus quadruplex: Coſta 846
ex Archæis: Grembs 291
perfectio: Campolongus 15. Mareſchalcus 774. de Surdis 470. Goclenius 951
præſtantia: Paræus 36. Queccius 364. Ammonius 513. Fleckius 806. *Conf.* Homo: excellentia.
principia ejus: Ronſſeus 108
procreatio: *Vid.* Generatio: hominis
proportio & ſymmetria: Mizaldus 75
proprietates: Hund 770
cum Republica comparatus: Dornavius 56
ſapientiam divinam exprimit: Chytræus 240
ſtructura: *Vid.* Anatomia
ſubſtantia: Montaltus 427
ſympathiam cum quibus rebus habeat? Kozak 684
temperamentum: *Vid.* Temperamentum.

Homo: transformatus variè: Licetus 277
Homunculi: Paracelſus 106
Hordei aqua: de Honeſtis 176. Claudinus 720
Horror: Sebizius 811
Horti cultura: *Vid.* Planta: cultura
Germaniæ præcipui: Geſnerus 209
rigandi quomodo? Brunsfelſius 860
ſecreta eorum: Mizaldus 75
Humidum primogenium: Merindolus 75. Villanovanus 90. Licetus 277. Schegkius 494. Helmontius 533
reſtauratio ejus: Polcaſtris 969. Garbo 1018
radicale: *Vid.* Humidum primogenium
ſubſtantificum: *Vid.* Humidum primogenium
Humores: Linden 518. Ludovicus 233. Piccolhominus 86. Gadaldinus 96. Rheginus 383. Scbelhammer 180. Galenus 201. Claſ 229. Ochus 429. Helmontius 534. Raſarius 537. Schröterus 585. Muraltus 645. Riolanus 667. Kobenhauptius 681. Schenckius 692. Vigoreus 845. Eraſtus 1015. 1016
alteratio eorum: Nævius 162. Altomarus 251
coctio eorum: Montanus 532. Heredia 900. Salvianus 956. Bernerius 985
cognoſcendi eos ratio: Grammatæus

matæus 394. Montanus 532. Schenckius 692. Brunsfelſius 861
Humores: colliquatio: Philarius 910
concoctio: *Vid.* Humor. coctio
curatio eorum: Schenckius 692
differentiæ eorum: Montanus 532. Simonius 979
digeſtio eorum: Altomarus 251
Galeniſtarum IV. propugnati: Fontanus 481
generationi dicati: Harderus 613
nutritioni dicati: Harderus 613
peccantium ſigna: Bonacoſſus 404
præparatio eorum: Altomarus 251. Montanus 532. Heredia 900
purgatio eorum: Cletus 18. Duretus 762
putredo: Heredia 900
trahantur quo pacto à membro? Delphinus 723
Hyacinthidis, lapidis uſus in Medicina: India 287
confectio ejus: Bertaldus 628
Hyæna odorifera: Caſtellus 886
Hydragoga medicamenta: Oribaſius 858
Hydrargyrum: *Vid.* Argentum vivum
Hydrocephalus: Corteſius 526. Leonida 747
Hydromel: *Vid.* Mulſum
Hydrophobia: *Vid.* Rabies: item Rabidi canis morſus
Hydropica malagmata humorem evacuantia: Aſclepias 93
Hydropiſis: *Vid.* Hydrops
Hydrops: Paracelſus 103. Peucerus 162. Lipſius 241. Scribonius 370. à Bra 391. Fuiren 394. Sylvius 498 Zwingerus 500. Helmontius 529. Beverovicius 543. Mattenburgius 636. Meyſſonnerius 739. Ebenus 919. Lanceanus 985. Eraſtus 1016. Sydenham 1024
Anatome ex ea defunctorum: Peyerus 558. Camenicenus 478
cauſa ejus: Paracelſus 103. Zwingerus 500
curatus abſtinentiâ potûs: Roſcius 1
curatio ejus: Paracelſus 103. Mattenburgius 636. Wierus 702. Vege 908. Eraſtus 1014
nova & vera: Greulichius 588
ſympathetica: Zimara 775
monſtroſus: Aichol 513
ſpecies ejus: Arma 580. Mattenburgius 636
Ventriculi: *Vid.* Ventriculi hydrops
Hygieina: *Vid.* Sanitas conſervanda
Hymen: Wierus 702
Hyoſciamus: Heſſus 605
Hypercatharſis: *Vid.* Purgatio nimia
Hypericum: Paracelſus 105

Hypochondriaca melancholia: *Vid.* Melancholia hypochondriaca

Hypochondriacus affectus: Marcucius 161. Smollius 357. Sylvius 497. Voigt 550. Fiſcherus 729. Khonn. 33. Martini 794. Highmorus 827. Zacchias 874. Nicander 945. Willis 1025. 1026

Hypochondriorum tumor; Parolinus 74

Hyſſopus: Salmaſius 205. Beverovicius 543

Hyſterica epilepſia: *Vid.* Epilepſia hyſterica

Hyſterica paſſio: Highmorus 827. Petrejus 973. Sydenham 1024. 1096. Willis 1025. 1026
- odorata an in ea conveniant? Puteo 1053

Hyſterici affectus: *Vid.* Hyſterica paſſio: it. Mulierum morbi

J.

Jalapæ radix: Puteo 1053

Japonica terra: *Vid.* Catechu

Jaſminum: Heſſus 605

Jaſpis, lapis viridis: Clutius 95

Ichores: Hoffmannus 157. Hildanus 374

Icteritia: *Vid.* Icterus

Icterus flavus: Paracelſus 103. Galenus 197. Cardanus, Bylerus 751
- curatio ejus: Bra 391

Ictûs vulnera: *Vid.* Vulnera ictûs:

Idæa: Wirdigius 966
- morboſæ: Helmontius 530

Jecur: *Vid.* Hepar

Jejunium: Marcucius 161. Viringus 701
- commentitium: Wierus 702

Ignis: Grand 71. Paracelſus 105. Kirchmajerus 324. Baccius 38. Thriverius 432. Theophraſtus 1001. 1002
- levitas ejus: Ciaſſus 634
- Perſicus: *Vid.* Eriſypelas
- ponderabilis redditur: Boyle 940
- ſubterraneus 649
- ſtabilis redditur: Boyle 940

Iliaca paſſio: Archigenes 86. Paracelſus 106. Linden. 518

Imaginatio: Nymannus 429. Picus 582
- prava, & contra eam remedia: Picus 582
- ſymptomata circa eam evenientia: Marci 634
- vires ejus: Licetus 276. Eraſtus 1013. Fienus 1017. Voglerus 1033

Imaginativa virtus: Paracelſus 106

Imagines; Paracelſus 106. Longinus 750

Impedimenta magnorum auxiliorum in morborum curatione: Santacruz 80

Impoſturæ medicantium: *Vid.* Medicorum impoſturæ

Imprægnatio; Auth. Med. var. 1082. *Conſ.* Prægnantes

Incantatio: *Vid.* Faſcinatio

Incrementum: Landus 121

Incubus : Meniotius 74. Scheidt 842. Poſidonius 925. Makowsky 958
Incurabiles morbi : Huberus 116. Lipſius 241. Seidelius 134
Chymica eorum curandi ratio : Phædro 335
Indicationes curativæ : Collado 761. Mercatus 766. Paparella 964. Roſenbachius 1053. Schratemberg 93. Gordonius 128. Juſtus 621. Varandæus 696. Gavaſſetius 816. *Conf.* Methodus Medendi
entitas earum : Jacchinus 744
numerus earum 744
Inedia diuturna : *Vid.* Abſtinentia diuturna à cibo & potu
Infantes : alendi eos ratio : Serna 586. Coberus 1027
Anatomia : de Zerbis 315. Dryander 573
calculi : Serna 586
comedones : *Vid.* Comedones Infantum
crinones : *Vid.* Comedones Infantum
cura : Gvintherius 598. Trotula 1030. *Conf.* Infantes : cuſtodia eorum
cuſtodia eorum : Mercatus 765. 766. *Conf.* Infantes : cura
educandi ratio : Serna 586. Mercatus 765. 766. Burgundus 1044
febres : Montuus 428. Primiroſius 492. Trunconius 500
morbi : Rhazes 4. Ronſſeus 188. Ranchinus 295. Sylvius 498. Kraut 332. Kuſnerus 333. Zuihlius 352. Montuus 228. Ceckius 550. Merlingerus 116. Cornelius 225. Sennertus 237. Rhodion 264. Joel 288. Caſcales 292. Mercurialis 224. Hucherus 610. Ketam 622. Strobelbergerus 686. de Victoriis 746. 747. Mercatus 765. 766. Zuccarus 782. Blondus 812. Ettmüllerus 815. Ferrarius 856. 857. Bagellardus 867. Sorbait 871. 872. Toletus 894. 907. Auſtrius 962
Infantes : natura : Hippocrates 437. Gorræus 595. Zwingerus 998
nutritio : Helmontius 530. Coberus 1027
ſine miniſterio nutricis : Spicileg. 1097
oſſa : *Vid.* Oſſa Infantum
poſthumi : *Vid.* Poſthumi
purgare an eos liceat ante annum XIX? Bucius 248
recens natorum regimen : Movius 825
valetudo tuenda : Merlingerus 116. Herrera 178. Ceckius 550. Serna 586. Ferrarius 856
vermiculi capillares eorum : *Vid.* Comedones Infantum
Inflammationes viſcerum internorum venæſectione curandæ : Paniza 767. Trincavellius 1039. 1040
Infuſoria Chirurgia : Horſtius 565. Major 566. Elsholtius 682. Bartho-

Bartholinus 1010. Auth. Med. var. 1085
Ingenia: Wirdig 966
nociva: Villanovanus 90
Ingeniorum humanorum cauſæ: Bayle 28
cognitio: Major 17. Neuhuſius 255. Bayle 281. Zara 83
Inſania: *Vid.* Delirium
Inſecta: Marcgravius 333. Bauhinus 539. Buſtamantinus 547. Nierembergius 575. Gœdartius 595. Jonſtonus 620. Mey 641. Freigius 693. Liſter 787. Mouſetus 1021. Burgundus 1044. Aldrovandus 1047. *Conf.* Animalia
Braſilienſia: Piſo 382
Emblemata ex iis deſumpta: Camerarius 508
generatio eorum: Redus 295. Harderus 613
hemerobia: Mey 641. Clutius 95
metamorphoſis eorum: Mey 641
nomina eorum: Peucerus 162
oculi eorum: Catelan 1087
Sileſiæ: Schwenkfelt 163
Inſitiones plantarum: Taurus 863
Inſomnia: Achmetes 6. Brentzius 40. Villanovanus 91. Ferrerius 95. Paracelſus 106. Mancinius 167. Fleiſchmannus 168. Moldenarius 173. Galenus 190. Sonerus 263. Morellus 270. Horſtius 485. Cardanus 416. Franzoſius 423. Hippocrates 437. Frejus 502. Cornarius 503. Ringelbergius 509. Abrech 713. Scaliger 721. Velſius 727. Ficinus 783. Gregora 828. Syneſius 990. Zwingerus 998
Inſomnia: cauſæ eorum: Abrech 713
divinatio ex iis: *Vid.* Inſomn. interpretatio eorum
interpretatio eorum: Apomaſar 85. Artemidorus 93. Aſtrampſychus 94. Gadaldinus 96. Mancinius 167. Fleiſchmannus 168. Hegendorphinus 177. Sanches 298. Scaliger 712 Abrech 713. Epheſius 816. Gregora 828
melancholicorum: Marcucius 161
Inſtitutiones Medicæ: Kyperus 20. Gratiolus 45. Deuſingius 63. Schultzius 111. Juvellina 125. Plempius 1049. Valleriola 302. Hofmannus 158. Francus 326. Kraut 332. Mochingerus 334. Scharpius 338. Wedelius 344. Blaſius 348. Jacchæus 352. Mœbius 356. Horſtius 564. Rodoham 387. Regius 400. Thriverius 433. Ximenes 434. Bruno 490. Primeroſius 492. Geilfuſius 552. Crato 562. Riverius 739. Magliocca 572. Heurnius 605. 606. Becherus 619. Schenckius 692. Walæus 701. Meyſſonnerius 738. Dinghemius 741. Fuchſius 742. 743.

734. Gardinius 763. Mercatus 766. Hoffmannus 802. Glacanus 827. 828. Wormius 855. Sorbait 871. 872. Laurembergius 897. Servius 906. Meyerus 963. Soranus 981. Vidius 1041. Plempius 1049
Inſtitutiones Medicæ : emendandæ quomodo? Ammannus 866
in Tabulis ; Winckelmannus 174
Intellectus : Alb. Magnus 21. Cardanus 418. Fracaſtorius 422
agens : Licetus 276
ſuffocatio ejus: Paracelſus 103
Intemperies inæqualis : Buſenius 62. Galenus 190. Valleſius 303. Lalamantius 624. Fuchſius 744. Calanus 927
mala ; Villanovanus 91
Inteſtina: Gliſſonius 286. 1091. Aquapendens 421. Landus 121
affectus p. n. eorum : Mercatus 765
defectus eorum : Vietor 910
efferveſcentia in iis : Caſſius 41
fructus crudi cur ea exulcerent? Milichius 488
glandulæ eorum ; Peyerus 557
phlegmone : Petrone 83. 1046
valvula ; Paw 902
Invidia Literatorum : Menzinus 122
Ira, morbus ; Wierus 702. 703
refrenanda: Pictorius 336. Donzellinus 420
Iris : Grimaldus 289
Iſatis, herba ; Crolachius 393
Iſchiadicus dolor : de Liberatis 750. Archigenes 86. *Conf.* Iſchias
curatio ejus per aquam frigidam : Heyden 409
Iſchias ; Paracelſus 107. Ohimonius 174. Schneiderus 222. *Conf.* Iſchiadicus dolor
Iter agentium regimen ; Gratarolus 378
Itinera Medicorum : Willius 695. Wigandus 703. Haffenreſferus 957. Bartholinus 1009
Judicia ; *Vid.* Criſis
Judicium ; Bartholinus 261
difficultas ejus : Deuſingius 65
Juncturarum affectus ; Rhazes 4. Gvainerius 72
dislocatio ; *Vid.* Luxatio oſſium
dolores : *Vid.* Arthritis
Juniperi deſcriptio: Scharſſius 124
lignum : Claudinus 719
Juſcula columbi : Claudinus 720
galli veteris : Claudinus 720
puili ; Claudinus 720
uſus eorum in Medicina: Mizaldus 75. Claudinus 720
Jusjurandum Hippocratis Commentario illuſtratum : Hollerius 132. Franciſcis 286. Ranchinus 295. Gorræus 595. Meibomius 604. Heurnius 605. 607. Opſopæus 652. Memmius 899. Schenfelder 918. Zwingerus 998
Juvantia medicamenta : Villanovanus 91. Pictorius 335
Juventus ; Epheſius 816. Alvernia 875

Juventus: reparanda quomodo? Kraptius 704
conſervanda quomodo? Villanovanus 91. *Conf.* Senectus: retardandæ ratio

L.

LAbia factitia: Taliacotius 164
leporina: *Vid.* Labroſulcium
Labroſulcium: Bootius 89
Lac: Deuſingius 64. Paracelſus 103. Geſnerus 208. Conringius 408. Acorombonus 412. Smitzius 516. Linden 518. Coberus 1027. Burgundus 1044. *Conf.* Lac: natura ejus
arthritidem curans: *Vid.* Arthritis: lacte curabilis
coagulum ejus: Paracelſus 103
generatio: Pallierius 291
materia ejus: Griffhartus 893
morbi ex eo oriundi: Reſtaurant 932
natura ejus: Beyerus 600. Nardus 649. Schenckius 691. Viſcherus 700. Claudinus 720. Reſtaurant 932. *Conf.* Lac
partium ejus natura & vires: Viſcherus 700
puerorum genuinum: Maria 289
ſerum ejus: Mutiliana 672. Claudinus 720. Servius 875. 906. Caſtrenſis 983.
Lac: ſerum ejus: dyſenteriæ medetur: Heyden 409
tabem curat: Bayle 281
vires ejus: Beyerus 600. Viſcherus 700. Baricellus 719. *Conf.* Lac: uſus ejus
uſus ejus: Pallierius 291. Baricellus 719. Reſtaurant 932. *Conf.* Lac: vires ejus
uſus Medicus: Coſtæus 561. Claudinus 720
Lachrymæ: *Vid.* Lacrymæ
Lacrymæ: Mercurialis 426. Manelphus 633. Petitus 903. Joſſius 828. Albertus 953
ductus earum novi: Steno 844
pueris cur concedendæ? Albertus 953
ſuſpiria & gemitus cur in iis cõjungantur? Albertus 953
Lactantium mulierum morbi: Caſtro 946
Lactaria opera: Geſnerus 208. Bifrons 476
Lacteæ venæ: Spigelius 12. Aſellius 148. Avzotius 11. Folius 134. Noble 143. Munierus 514. Henaut 379. Griffhartus 893. Paulli 484. Horſtius 564. Pecquetus 655. Riolanus 670. Gaſſendus 891. Bartholinus 1004. ſeqq.
thoracicæ: Bartholinus 1004. & ſeqq.
Lacus: Baccius 38
Ladanum, gummi: Paracelſus 105. Albertus 359. Burgundus 1045
Lamiæ: *Vid.* Sâgæ

Lapides:

Lapides: Cardanus 418. Bauhinus 154. Laet 624. Freigius 693. Macer 770. Zanardus 824. Toll. 13. Cæſius 127. Leonardus 138. Encelius 176. Geſnerus 208. Horneius 210. Imperatus 274. Grembs 291. Pictorius 334. Theophraſtus 1001. 1002. Cordus 1034. Burgundus 1044. Gabelchoverus 1050. Auth. Med. inc. 1050
aetites: *Vid.* Ætites lapis
Armenius: *Vid.* Armenius lapis
bezoar: *Vid.* Bezoar
Bononienſis lucens: Mentzelius 170. Licetus 278. *Conf.* Phosphori
cervinus: *Vid.* Cervus: lapis ejus
cochleati: Liſter 787
foſſilis: Libavius 50
fungiferus: Severinus 777
fungi mappa: Severinus 777
generatio eorum: Mye 309. Eraſtus 1014
hæmatides: *Vid.* Hæmatides lapis
luminaris: Balduinus 167. *Conf.* Phoſphori
lyncurius: *Vid.* Lyncurius lapis
molaris: Pictorius 336. Morochtus: *Vid.* Morochtus lapis
natura miranda: Sachſius 914
nephriticus: *Vid.* Nephriticus lapis
Philoſophicus: Bodenſtein 8. Philopiſtius 18. Alanus 18. Alb. Magnus 21. Libavius 29. 32. 50. Antonius 60. Cephalus 87. Ariſlaus 87. Ariſtoteles 88. Villanovanus 72. Paracelſus 66. ſeqq. Philalethes 264. Valentinus 120. Penotus 130. Triviſanus 127. Calid 137. Alvetanus 225. Cremerus 310. Evchyon 246. Kellæus 255. Vogelius 266. Gliſſentius 268. Geisler. 306. Clauderus 310. Hornius 177. Dulco 317. Geber. 318. Ripleus 337. Gratianus 359. Dornæus 350. Mynſicht 387. Madathanus 396. Nollius 397. Schleern 410 Gratarolus 378. Triſmegiſtus 411. Lacinius 504. Tanckius 512. Groſchedelius 527. Caſus 550. Fanianus 553. Gerhardus 594. Mylius 568. Davſten 569. Helvetius 584. Rain 585. Garlandius 586. Becherus 619. Iſaacus 621. Laſnior 626. Furichius 650. Pontanus 662. Rhenanus 666 Rupeſciſſa 675. Saignier. 675. Saure 675. Tackius 690. Trithemius 695. Wittichius 705. Greverus 706. Hollandus 715. Sperberus 725. Balbian. 726. Juvenis 728. Pringk 730. Sendivogius 748. Benedictus 750. Rodargirus 752. de Comitibus 761. Maria 781. Rulandus 789. Mejerus 817. ſeqq. Potier. 820. Eck 868. Faber 896.

Palmarius 902. Müllerus 920. Rachiidibus 929. Lullius 931. 932. Vallenſis 945. Roſſinus 949. Salomon 953. Nortonus 958. 959. Tauladanus 990. Auth. Chym. inc. 1057. ſeqq. Auth. Chym. var. 1062. ſeqq. *Conf.* Alchymia: it. Aurum potabile: it. Panacea

Lapid. Philoſophicus: antiquitas ejus: Auth. Chym. var. 1062
componendi eum methodus: Germain 204. Ventura 738. Potier 820. Lullius 931. Auth. Chym. var. 1065. *Conf.* Lapides: Philoſophicus
curari morbi an eo poſſint? Germanus 244
defenſus: Blawenſtein 954. *Conf.* Lapid. laus ejus
detur an? Germanus 244
ignis ejus multiplex: Penotus 129
impugnatus: Claſ 229
laus ejus: Auth. Chym. var. 1062. Baco 984. *Conf.* Lapid. defenſus
materia ejus: Penotus 129. Potier 820 Auth. Chym. var. 1065. *Conf.* Lapides: Philoſophicus
peſtem an propulſet? Odomarus 848. Auth. Chym. inc. 1059
præſervari à morbis an poſſit: Germanus 244
ſignis quibus cognoſcatur? Penotus 129

Lapid. Philoſophicus: veritas ejus: Auth. Chym. var. 1062
Phyſicus: *Vid.* Lapis Philoſophicus
Planetis aliqui reſpondent: Albinius 224
pretioſi: *Vid.* Gemmæ
renum: *Vid.* Renum Calcul.
ſabuloſi in Palatinatu ad Rhenum hiſtoria, ortus, natura, & cauſæ: Eraſtus 1014. 1016
vires eorum: *Vid.* virtutes eorum
virtutes eorum: Alb. Magnus 21. Helmontius 530

Lapis: *Vid.* Lapides

Laquei: Galenus 187. Oribaſius 857.

Laryngotomia: Monavius 308. Moreau 938. Fienus 1017

Laſſitudo: Theophraſtus 1002

Lavacra Romanorum: *Vid.* Lavationes Romanorum

Lavationes Romanorum: Baccius 39. *Conf.* Balneum

Laudana: *Vid.* Opiata medicamenta

Laudanum opiatum: *Vid.* Opium: laudan. ejus

Laxativa medicamenta: *Vid.* Purgantia medicamenta

Legumina: Peucerus 162. Kraut 332. Pingvia 435. Dodonæus 936

Lemnia terra: Camerarius 509

Lentiſci lignum: Claudinus 719

Lepra: Laurentius 47. Fulginas 319. Cardanus 417. Holtzachius 560. Varandæus 696. *Conf.* Elephantiaſis
curatio ejus: Vege 908. Eraſtus 1014

Leproſa

Leproſa mulier perſonata: Palmarius 902
Leproſi examinandi quomodo? Holtzachius 560. Viſcher 700
examinati malè? Deodatus 183
ſigna eorum: Villanovanus 91. Viſcherus 700
Lepus: Waldungus 1052
fœtus ejus extra uterum reperti: Rommelius 905
marinus: Gorræus 595
uſus in Medicina: Waldungus 1052
Lethargus: Schneiderus 222. Poſidonius 925. Cruce 1043. *Conf.* Soporoſi affectus
Levcophlegmatia: Wierus 702
Lex Hippocratis: Hippocrates 336. Heurnius 605. 607. Stephanus 685. 686. Zwingerus 998
Lexicon Chymicum: Libavius 49. Johnſonus 379. Thurneiſſerus 746. Toxites 823. Holtzemius 894. Auth. Chym. inc. 1059
Hippocraticum: *Vid.* Hippocrat. Lexicon
Medicum: Caſtellus 114. Stupanus 259. Müller 309. Peucerus 162. Dornæus 350. Ballonius 371. Dieterici 390. Stephanus 147. Lycius 411. Bruno 490. Gorræus 595. Alſtedius 602. Rhodius 667. Thurneiſſerus 746. Sylvaticus 794. 795. Toxites 823. Brunſfelſius 861. Gvaltherus 951. Blancardus 982. Campegius 989
Lien: Ulmus 304. Velthuſius 730. Tilingius 799. *Conf.* Lien: ſtructura ejus: it. uſus ejus
affectus ejus p. n. Montagnana 117. Joel 288. Mercatus 765
cognoſcendi quomodo? Philarius 910
ſalvatellæ venæ ſiniſtræ manus ſectio in iis an conveniat? Mundella 31. Gajonus 115. Feroldus 422. Valdanius 712. Auth. Med. var. 1081
ſtructura ejus: Malpighius 772. *Conf.* Lien
vas breve illius: Tilingius 799
uſus ejus: Deuſingius 67. Cauſe 166. Sylvius 498. Hoffmannus 157. Primiroſus 492. Viſcherus 700. *Conf.* Lien
Lienteria: Lonerus 660
Ligaturæ dolorificæ: Martinius 1036
Phyſicæ: Villanovanus 91. Lucas 224. *Conf.* Faſcinatio
Lignum:
Armenium, in lapidem converſum: Klein 111
cotoneum: *Vid.* Cotoneum lignum
foſſile minerale: Major 566
ſanctum: *Vid.* Gvajacum lignum
Indicum: *Vid.* Gvajacum lignum
Lilium: Thuanus 474
album: Tilingius 800
convallium: Heroldus 423
Limones: Embitar 260. Monardes 839. Natus 901

Linctus: examinantur omnes: Braſavolus 78

Lineamentorum hominis conſideratio: Otto 52. *Conf.* Chiromantia: it. Metopoſcopia: it. Phyſiognomia

Lingua: Fracaſtatus 142. 1089. Malpighius 773
- ardor ejus extra febres: Bootius 88
- balbuties ejus: *Vid.* Balbuties
- loquela ſine ea: Raygerus 144. 1089. Rolandus 492
- ſiccitas ejus extra febres: Bootius 88
- ſigna morborum ex ea: Cleyer 42. Caſulanus 927
- vitia ejus: Vigirius 698

Lipothymia; Schneiderus 223. *Conf.* Animi deliquium: it. Syncope

Lippitudo oculorum dura: Demoſthenes 244
- mucaginoſa: Bootius 88

Literatorum valetudo: *Vid.* Studioſorum valetudo

Lithotomia: *Vid.* Calculus: veſicæ ſectio

Lixivia varia: Rulandus 789

Loch: Braſavolus 78
- examinantur omnia: Braſavolus 78

Locuſtæ: Willichius 707

Locutio: Aquapendens 421. Cordemoy 225. *Conf.* Vox

Longævitas: *Conf.* Vita: longa: it. longæva producenda

Loquela: *Vid.* Locutio
- brutorum: *Vid.* Brutorum loquela

Loquendi Ars: Platina 113. *Conf.* Vox

Lucentes carnes: Puerarius 235
- res: Geſnerus 207

Lucernæ: perennes: Kirchmajerus 324
- Veterum: Licetus 276. Fabricius 326

Lues Venerea: *Vid.* Gallicus morbus

Lumbrici: Trallianus 28. Codronchius 112. Lycius 412. Craftius 612. *Conf.* Vermes
- lati: Spigelius 13. Widemannus 701. Jung. 727. Saracenus 911. Singkeler 965. Tyſſon 1091

Lumen: *Vid.* Lux
- efficientia ejus: Licetus 276. Grimaldus 289

Lunatici: Paracelſus 106. *Conf.* Delirium: it. Phrenitis

Lupinus Hiſpanicus, planta: Heroldus 423

Luporum rabies: *Vid.* Rabies luporum

Lutum: Claudinus 719. 720. Delphinus 723
- medicatum Barboliorum: Zynthus 434
- Barbotanenſe: Cheſneau 832

Lux: Bayle 281. Kirchmajerus 324. Cardanus 418. Martinius 1036. *Conf.* Lux: natura ejus
- animalium: Bartholinus 1005
- conſtans: Kirchmajerus 324

Lux: hominum: Bartholinus 1005
natura ejus: Bullialdus 716. *Conf.* Lux
Luxationes Oſſium: Paræus 37. Florentia 318. Piſo 382. Sennertus 237. Peccettius 292. Fallopius 311. Dornavius 156. Corteſius 526. Colle 555. Aquapendens 421. Vigo 699. Mercatus 766. Horatianus 846. Foreſtus 890. Uffenbachius 909
Luxus conviviorum: *Vid.* Ebrietas
Lycanthropia: Deuſingius 64. *Conf.* Rabies: luporum
Lympha: Sylvius 498. Segerus 338. Brunnerus 557
ductus ejus: Gliſſonius 286. Sylvius 498. Munierus 514. Horſtius 564. Bilſius 759. Bogdanus 785. Rudbeck 854. 855. Bartholinus 1004. & ſeqq. Schelhammerus 1094
ortus ejus: Schelhammerus 1094
vulvulæ in ductibus ejus: Ruyſch 309
vaſa ejus: *Vid.* Lympha: ductus ejus
Lyncurius lapis: Libavius 50. Beverovicius 543

M.

Machinamenra Medico-Chirurgica: Galenus 201. Oribaſius 857. 858. *Conf.* Chirurgica: Inſtrumenta
Macies: Sebizius 811. *Conf.* Phthiſis: it. Tabes
brachii ſiniſtri: Pantinus 26. Oncalchus 535
particularis: Boſcus 464
Macilentia: *Vid.* Macies
Macri: ſanitas eorum conſervanda: Panſa 788
Maculæ à Sole ortæ: Criton 228
corporis: Blondus 812
Magia: Zimara 775. Campanella 1012. *Conf.* Magica
artificioſa: Cæſar 750. Auth. Med. inc. 1069
defenſa: Fludd 941
divinatrix: Eraſtus 1014
licita an ſit? Penotus 130. Eraſtus 1013
Medica: Etzlerus 97. Pictorius 660. Zimara 775. Dôringius 814
naturalis: Porta 536. Steebius 553. Cæſar 750. Lullius 931. Eraſtus 1013. Martinius 1036. Auth. Med. inc. 1069
nullitas ejus: Baco 948
operatrix: Eraſtus 1013
Paracelſi: Libavius 51
ſpecies ejus: Pictorius 335. Eraſtus 1013
ſuperſtitioſa: Cæſar 750. Auth. Med. inc. 1069
vetita: Freitagius 583

Magica:

Magica: Heredia 155. Cæſar 750. Delrius 786. Syneſius 990. *Conf.* Magia
actiones; Biermannus 785. Nicolaus 397
artes: Obicius 465
curationes: Freitagius 583. Eraſtus 1013
morborum remedia: Conringius 408. Zimara 775
Philoſophia: Paracelſus 102. Patricius 291
Crollii examinata: Libavius 49
Harmonica: Libavius 49
res: Joel 288
Magiſteria: Paracelſus 104
Magnatum ſanitas conſervanda: Panſa 788. *Conf.* Medicina: Magnatum
Magnes: Baſilius 120. Plinius 137. Wenck. 165. Cabeus 832
effectus ejus: Sweigkardus 615
luminaris: Balduinus 167
natura ejus: Cabeus 832
variatio ejus à ſuo ſolito puncto: Leydeckerus 807
vires ejus: Paracelſus 105. Sweigkardus 615
Magnetica Medicina: Maxvellus 381
impugnata: Robertus 671
vulnerum curatio: *Vid.* Vulnera: curatio magnetica
Magneticæ curationes: *Vid.* Sympatheticæ curationes
qualitates: Medeira 255. *Conf.* Electricæ qualitates: it. Occultæ qualitates
Magneticum Emplaſtrum hernias ſcrotales curans: Schultzius 358
Majalis vermis: Clutius 95
Maleficium: *Vid.* Faſcinatio
Maligni morbi: Horſtius 565. Colle 555. Boccangelinus 831. Martinius 1036. *Conf.* Epidemici morbi: it. Contagioſi morbi
Malignitas: Betera 270. *Conf.* Maligni morbi: it. Contagium
Malleolorum ſcarificatio: Mannus 614
Malva arboreſcens lutea: Horſtius 565
Malum aurantium: Ferrarius 527. Monardes 839. Natus 901
cultura eorum: Ferrarius 527
uſus eorum: Ferrarius 527
Malum aureum: *Vid.* Maulum aurant.
Malum citreum: *Vid.* Citrus: malum ejus
Malum limoneum: *Vid.* Limones
Mammæ:
affectus earum p. n. Montagnana 117
cancer earum: *Vid.* Cancer: mammarum
fiſtulæ: Leonida 747
induratæ: Leonida 747. Philumenus 923
inflammatæ: Philumenus 923
uſus earum: Maria 289
Mandragora
mangonia ejus: Deuſingius 65
poma ejus: Deuſingius 65
Mania: Paracelſus 103. *Conf.* Lunatic.

Mania admirabilis & horrifica: Deodatus 183
Manna: Deuſingius 65. Salmaſius 205. Altomarus 251. Magnenus 554. Zanardus 824. Campegius 987. Burgundus 1044
Brigantienſis: Boeſſius 248
cognitio ejus: Crinitus 888
Thuris: Crinitus 888
Veterum quid? Crinitus 888
uſus ejus: Crinitus 888
Manſchlacht, morbus, ejusque curatio: Deuſingius 64
Manucodiata avis: Lachmund 307. Gvilandinus 807
Manus:
clavis transfixæ an ſint pares ferendo corpus inde pendulum: Fontanus 824
inſpectio earum: *Vid.* Chiromantia
Maraſmus: Sebizius 811. *Conf.* Maceis
Marchaſita: Odomarus 848
Marcor: Gadaldinus 96. Galenus 202. *Conf.* Maraſmus
Mare:
æſtus ejus: Gianninius 1019. Lydiat 1020
fluxus ejus & refluxus: Chryſogonus 270
fundum ejus: Boyle 939
ſalſedo ejus: Caſtrenſis 984. Lydiat 1020
tranquillitas ejus: Licetus 276
Margaritæ: Penotus 130. Rolfincius 368. Sylvaticus 538. Septalius 769
eſſentiæ earum extractio: Penotus 130
Mars: *Vid.* Ferrum
Maſtix: Strobelberger 687
Materia Medica: Macaſius 588. Brun 611. Khevnius 623. Lupus 631. Gieswein 658. Prævotius 663. Renodæus 666. Tilemannus 694. Macer 770. Vergilius 773. Ammannus 866. Sorbait 871. Dioſcorides 874 Matthiolus 876. Ruſticus 878. Schonbornius 959. Cordus 1034. *Conf.* Medicamenta: it. Remediorum formulæ
Materia turgens: *Vid.* Turgens materia
Materiæ morbi: Planerus 53. Hoffmannus 158
Matrix: *Vid.* Uterus
Meatuum naturalium clauſorum curatio: Wierus 702
Mechoacanna: Donatus 772
radix ejus: Everhardus 14
Medendi Methodus: *Vid.* Methodus Medendi
Praxis: *Vid.* Praxis Medica
Medica Bibliotheca: Lipenius 787
materia: *Vid.* Materia Medica: item Medicamenta ſimplicia
Medica Praxis: *Vid.* Praxis Medica
Medica prudentia: Pona 94. Linden 517
Medica res: Celſus 100. Ronſſeus 108. Plinius 137. Gaſſarus 6. Ludovicus 232. Balliſta 174. Valleriola 302
Medica Scripta: Linden 517. Mercklinus 320. Lipenius 787

Medicæ cautelæ: Poſſevinus 80. Septalius 768

Medicæ fœmina: *Vid.* Fœminæ Medicæ

Medicæ Finitiones: Galenus 186

Medicæ Obſervationes: *Vid.* Obſervationes Medicæ

Medicamenta: Rhazes 4. Winckelmannus 174. Diſaldus 285. Hollingus 254. Alexandri 279. Wolffius 165. Dalechambius 480. Dondis 480. Hollerius 484. Mollerus 727. Marcellus 772. Dacier 832. Myrepſus 840. Brunſfelſius 861. Dioſcorides 874. Ruſticus 878. Campegius 986. 990. Vidius 1041. Auth. Chym. inc. 1059. Auth. Med. inc. 1070, 1071. *Conf.* Medicamenta: compoſita: it. ſimplicia

- actuatio eorum: Fulginas 319. Polcaſtris 969. Garbo 1018
- adminiſtratio eorum: Brunſfelſius 860
- æqualibus in gradu utendum: Augenius 469
- affectus contra omnes p. n. & partes ſingulas: Linden 517. Ronſſeus 108. Angelus 230. Jacotius 244
- alere corpus quomodo poſſint? Licetus 277
- ex animalibus: Hoffmannus 158
- applicatio eorum: Wedelius 343 (474
- cauſæ eorum abditæ: Albertus
- Chymica: Aras 318
- compoſita: Hoffmannus 158. Schenckius 591. Jüncken 601. Brunn 611. Bertaldus 628. Schyronius 680. Wittichius 703. Scherbius 921. Corbeius 996. Auth. Med. inc. 1071. *Conf.* Medicamenta: ſingularium deſcriptiones: it. Remedia: formulæ eorum

Medicam. compoſita: examen eorũ: Tovar 980

- gradus eorum: Villanovanus 91. Alkindus 473. Warvaziovinus
- Oddus 779. *Conf.* Doſis: medicamentorum
- gradus eorum quomodo inveſtigandi? Alkindus 473
- uſus eorum: Savonarola 643
- compoſitio eorum: Actuarius 6. Linden 517. Fumanellus 70. Poſſovinus 81. Weickardus 92. Gadaldinus 96. Montagnana 117. Cronenburgius 128. Marggravius 333. Galenus 193. Geſnerus 209. Angelus 230. Paræus 37. Braſſavolus 78. Hollingus 254. Mena 273. Sanches 29. Hoffmannus 158. Fallopius 311. Bauhinus 154. Melichius 334. Capivaccius 414. Mercurialis 425. Wedelius 343. Hildanus 374. Rondeletius 384. Sylvius 497. Seraphinus 385. Hollerius 484. Primiroſius 492. Cornarius 503. Ammonius 513. Montanus

tanus 533. Fragoſus 580. Rota 582. Weckerus 616. Savonarola 643. Prævotius 664. Rhodius 667. Sporiſchius 685. Schenckius 692. Joubertus 733. Fuchſius 742. 743. Oviedo 767. Severinus 776. Oddus 779. Frambeſarius 829. Rheginus 843. Largus 961. Tovar 980. Trincavellius 1039. 1040
Medicamenta; cautelæ circa compoſitionem eorum: Septalius 768
corrigentia: *Vid.* Corrigentia medicamenta
differentiæ eorum: Montanus 532
digeſtiva: *Vid.* Digeſtiva medicamenta
doſis: *Vid.* Doſis medicamentor.
electio: Sanches 297. Gvibertus 911
empirica contra omnes affectus Linden 61
evporiſta: Galenus 192. Amchor 148. Heredia 156. Cariſtius 246. Beverovicius 542. Fernelius 578. Alſtedius 602. Prævotius 664. Serapion 681. Oribaſius 858. Dioſcorides 875. Hiſpanus 15. 893. Gvibertus 911. Goclenius 950. Priſcianus 997
extemporanea: Cariſtius 246. Wedelius 343. Prævotius 664
externa: *Conſ.* Medicamenta: topica
Medicamenta: facilè parabilia: *Vid.* Medicam. evporiſta
facultates eorum: *Vid.* Medicamenta: vires eorum
formulæ: *Vid.* Remedior. Formul.
formulæ præſcribendorũ: Sanches 297. Bertaldus 628. Eſthius 751. Banzerus 777. *Conſ.* Remedia: formulæ eorum
ex herbis parata: Humelbergius 314
juvantia: *Vid.* Juvantia medicamenta
ex mineralibus: Hoffmannus 307
miſcenda quomodo? Bauderonus 133. Mena 273. Sylvius 498. Boys 545. Eſthius 751
morbos contra varios: Petri 227
nocentia: *Vid.* Nocentia medicamenta
nomina eorum: Dreſſerus 793
officinalia: Hoffmannus 158. Oellingerus 325. Heniſchius 329. Trochoreus 622
operationes eorum in corpore humano: Willis 1026
præcipitantia: *Vid.* Præcipitantia medicament.
præparantia: *Vid.* Præparantia medicam.
præparatio eorum: Billichius 72. Paracelſus 104. Cronenburgius 128. Marcgravius 170. Dariottus 182. Sanches 297. Hoffmannus 158. Horſtius 565. Sylvius 497. Beſardus 524. Horſtius 565. Papius 653. Zwelferus 705. 706.

Quercetanus 710.711. Fuchſius 742. Eſthius 751. Zimara 775. Lobel 796
erronea: Sala 59
Medicamenta: præſcribendi ratio: Schenckius 692. Delphinus 723. Morellus 900
reformatio eorum omnium, quæ in Pharmacopoliis eſſe ſolent: Jubera 33. Braſſavolus 78. Sanches 297
ſecreta: Geſnerus 208. Varignana 385. Waltherus 594. Jüncken 601. *Conf.* Experimenta Medic.
ſimplicia: Angvillara 30. Mundella 31. Baccius 39. Lacuna 46. Palea 57. Villanovanus 91. Galenus 197. Valleſius 302. Craſſus 141. Marggravius 170. Geſnerus 209. Cordus 265.1034. Fallopius 311. Hoffmannus 158. Bauhinus 151. Nocitoſiculus 353. Horſtius 565. Riif 366. Rondeletius 384. Brunn 611. Dantzius 569. Fragoſus 580. ab Urbe veteri 119. Meſues 640. Platearios 662. Schyronius 680. Wittichius 703. Harchius 706. Lobel 796. Leonicenus 837. Dioſcorides 875. Holtzemius 894. Fuchſius 935. Januenſis 971. Campegius 988. Corbeius 996. Binder 1037. Caſalis 1045. *Conf.* Medicamenta
cognitio: Lonicerus 9. Cronenburgius 128. Marggravius 170. Panarolus 250. *Conf.* Medicamenta: cognoſcendi ea ratio
Medic. ſimpl. cognoſcendi ratio: Maranta 116. Grube 409. Haslerus 601. Hannemannus 629. Vallambertus 980. Bartholinus 1009. Eraſtus 1016. *Conf.* Medicamenta: cognitio
collectio eorum: Oviedo 767. Lobel 796. Wincklerus 854. Brunsfelſius 860
delectꝰ. Lonicerus 9. Cronenburgius 128. Marggravius 170. Sylvius 497. Bertaldus 628. Perex 736. Cremonenſis 861. Fuchſius 935
depicta: Luſitanus 35
emendantur ab aliis male deſcripta: Luſitanus 35
exotica: Cluſius 139. 140. Monardes 840. Stelliola 843. Plantinus 926. *Conf.* Plantæ: rariores
facultates: *Vid.* Medicamentorum ſimpl. vires
gradus: Aphricanus 224. Warvaziovinus 500. Matthæi 636. Iſaac 714. Majolꝰ 736. Alchindus 22
grata præſcribendi ratio: Monadous 693
officinalia: de Mantliis 614
ſynonyma eorum: Luſitanus 35. Belida 540
vires: Galenus 196. Garbo 245. Kraut 332. Belida 540.

540. Macaſius 588. *Conſ.* Medicamenta: vires eorum
Medic, ſimpl. virtutes: *Vid.* Medicamenta: ſimpl. vires
uſus: Lonicerus 9. Cronenburgius 128. Marggravius 170. Savonarola 643. Brunsfelſius 860
ſingularium deſcriptiones: Guldenklee 111. Pielat 118. Gordonius 129. Penotus 130. Marggravius 170. Angelus 230. Hoffmannus 158. Bierlingius 164. de Partibus 491. Oellingerus 325. Pictorius 335. Hildanus 374. Mynſicht 387. Grim 410. Mylius 568. Jüncken 601. Greiffius 306. Weckerus 615. 616. Bertaldus 628. Hannemannus 629. Prævotius 664. Schröderus 678. Zwelferus 705. 706. Quercetanus 710. 711. Bernhardi 784. Rulandus 790. Tilingius 799. Ettmüllerus 815. Charas 825. Frambeſarius 829. Epiphanius 833. Tuſſignanus 907. Vaezius 908. Grüling 912. 913. Haſenrefferus 957. Morley 1090. *Conſ.* Medicamenta: compoſita: it. Remedia: formulæ eorum
ſpecifica: *Vid.* Specifica medicamenta
ſuccedanea: *Vid.* Succedanea medicamenta
taxæ: Butnerus 547. Gvibertus 911. Dorncreilius 1028. Auth. Med. inc. 1074. Auth. Med. var. 1082
Medicamenta: temperamenta: *Vid.* Medicamenta: vires eorum
tempus ea adhibenda: Collimitius 324
topica: Bertaldus 628
quomodo recte applicanda? Sanches 297
venenoſorum exhibitio: Campegius 990
vires eorum: Abhengnefit 1. Rhazes 5. Lonicerus 9. Cæſalpinus 46. Tiraquellus 54. Linden 515. Marggravius 170. Paræus 37. Braſſavolus 78. Gadaldinus 96. Hollingus 254. Wedelius 343. Cardanus 418. Helmontius 530. Montanus 533. Dantzius 569. Hoffmannus 158. Brunn 611. Matthæi 636. Kikanus 728. Oddus 779. Akakia 784. Sebizius 810. Oribaſius 858. Matthiolus 877. Gvibertus 911. Paulli 972. Tovar 980. *Conſ.* Medicamenta ſimplicia: vires: it. uſus eorum
manifeſtæ: Schegkius 494
occultæ: Schegkius 494. Eraſtus 1015. 1016
uſus eorum: Macer 16. Billichius 72. Marggravius 170. Paræus 36. Braſſavolus 978. Gadaldinus 96. Hollingius 254. Oethæus 489. Trincavellius 1039. 1040
Medicaſtri: Morbach 5. Ludovicus 74. Freudenberg 17. Gallus 70. Niger 79. Gadaldinus 96. Galenus 185. Tidicæus 301.

301. Charleton 365. Triſtan 165. Freitagius 89. Döringius 814. Vigne 823. Hobokenus 835. Talpa 907. Melanchthon 919. Caſtellus 922. Fevinus 941. Sturmius 959
Medicationis rectificatio: Abenzoar 2
tempus cummodum; Gallucius 654
Medicè vivere, optimè vivere: Kobenhauptius 681
Medicè vivere, peſſimè vivere: Hoffmannus 159. Graſeccius 328
Medicina: Mugamet 5. Ludovicus 73. Heyl 177. Plinius 137. Imperialis 287. Tanckius 511. Valleſius 302. Agrippa 393. Hippocrates 441. Milichius 488. Celſus 100. Galenus 185. Cornarius 504. Havenreuter 631. Freigius 692. Alexandrinus 717. Döringius 814. Coſta 846. Melanchthon 919 Albertus 953. Hafenrefferus 957. Zwingerus 998. Vindicianus 1046
abuſus ejus: Freitagius 583 Kirſtenius 897. Fevinus 941
abuſus multiplex in ea: Obicius 466
Ægyptiorum: Alpinus 926. Conringius 407
antiqua: *Vid.* Medicina: vetus
antiqua contra novam: Soria 245
antiquitas ejus: Valetius 83. Naudæus 315. Neander 649
Medicina: arcana ejus: Gemma 226
Aſtrologica: *Vid.* Aſtrologia Medica
Ars an ſit? Deuſingius 66. Laurembergius 897
Auctores ejus: Boſcius 627
Biblica: Voglerus 1033
Braſilienſis: Piſo 381
à calumniis vindicata: *Vid.* Medicina: defenſio: it. Medicus: à calumniis vindicati
Chriſtianè eam adhibendi ratio: Poſſevinus 81. Pereira 328. Fonſeca 113. Codronchius 111. Victorius 123
certitudo ejus: Hubnerus 115. Leichnerus 254. Martinius 1035
Collectanea: Rivinus 53
Compendium totius: Caſtellus 114. Wittenſteyn 147. Herrera 178. Bonnetius 181. Liddelius 252. Nennius 351. Riif 366. Lavellius 487. Frejus 502. Eyſſonius 394. Thriverius 432. Primiroſius 492. Corbejus 408. Smitzius 516. Linden 517. Antonius 518. Nicolai 650. Riolanus 668. 669. Strobelberger 687. Sterpinus 688. Cnutius 726. Fuchſius 743. Oribaſius 857. 858. Brunsfelſius 861. Simoneta 903. Partlicius 969. Lovitz 971. Angelutius 994. Cornacchinus 1012. Garbo 1018. Charſtadius 1034. Auth. Med. inc. 1072. Riolanus 1095. *Conf.* Praxis Medica

Medicina: conſtitutio ejus: Galenus 186. Valleriola 301. 312. Zwingerus 998
defenſio ejus: Fidelis 275. Tidicæus 301. Peliegrinus 535. Fileſacus 579. Mindererus 932. *Conf.* Medicina: laus ejus
definitio: Laurembergius 897
definitionis Platonicæ explicatio oratoria: Planerus 52
deſiderata ejus: Velſchius 330
diaſtatica: *Vid.* Statica Medicina
difficultas: Paulli 972
dignitas ejus: Moſerus 118. Naudæus 315. Bravo 155. Eobanus 389. Hoeckelius 392. Kirſtenius 332. Briſianus 413. Montuus 428. Goynæus 527. Peliegrinus 535. Sala 572. Fendius 806. Döringius 814. Memmius 899. *Conf.* Medicina: nobilitas ejus
diſcendi eam ratio: *Vid* Diſcendi Medicinam ratio
divitiæ ex eâ partæ: Moſerus 118. *Conf.* Medicus: præmia
docendi eam methodus: Wimpinæus 513. Gvenellon 892
Doctores ejus creandi modus: *Vid.* Doctores Medic.
Dogmatica: *Vid.* Dogmatica Medicina
Dogmaticæ cũ Spagyrica comparatio: Riolanus 669
querela: Reidanus 905
Empirica: *Vid.* Empirica Medicina
Medicina: exercendi eam rectè ratio: Pous 491. Chicotius 551. Schyronius 680. Gvenellon 892
finis: Laurembergius 897
fons: Gozar 732
fundamenta ejus: Oſtenfeld 173. Bolneſtus 255. Travaginus 301. Smollius 357. Roſlin. 389. Nollius 397
Galenicæ examen Philoſophicum: Fabricius 263
Hermetica: Neander 649. *Conf.* Chymia
impugnata: Fontanus 313
Hermeticæ examen Philoſophicum: Fabricius 263
Hippocratica: Fontanus 313
Hippocraticæ cum Hermetica collatio: Libavius 49. Riolanus 669
hodiernæ ſtatus: Hoogſtraten 240
Indica: Piſo 381. Bontius 476
inſtituendi eam ratio genuina: Gvenellon 892
Inſtitutiones ejus: *Vid.* Inſtitutiones Medicinæ
Introductio ad eam: Cælius 62. Villanovanus 90. Conringius 407. Schefferus 965. Singkeler 965. Zacutus 1055. 1056
Inventa nova: Almeloveen 996. Bartholinus 1008
inventio: Puteus 294. Valla 342. Colle 556
laus ejus: Seitz 26. Baduellus 181. Eraſmus 244. Naudæus 315. Bravo 155. Eobanus 389. Hoeckelius 392. Cardanus

danus 417. Balde 474. Klein 623. Manlius 633. Neander 649. Placotomus 661. Porteſius 663. Veter 698. Sanctus 781. Ficinus 783. Scalichius 871. Melanchthon 919. Montius 963. Grynæus 971. Campegius 988. Eraſtus 1016. Polidanus 1033. Auth. Med. var. 1085. *Conf.* Medicina defenſio

Medicina: loci ejus communes: Valleriola 301. Mercklinus 320. Lipenius 787. Waltherus 594

Logicæ ad normam redacta: Zaluzanius 9. Scribonius 370

Magica: *Vid.* Magia: Medica

Magnatum: Davidis 355. Gratarolus 378. Panſa 788. Plempius 1049

manuductio ad eam: Linden 517. Chicotius 551. Horſtius 564. Haſius 835

memorabilia ejus: Camerarius 673

militaris: *Vid.* Militaris Medicina

monſtra ejus: Bartholinus 1004

natura ejus: Sala 572

neceſſitas ejus: Poſſevinus 80

nobilitas ejus: Tiraquellus 54. Poſſevinus 81. Bayro 880. *Conf.* Medicus: nobilitas

ei an deroget? Tiraquellus 54

origo ejus: Poſſevinus 80. Moſerus 118. Puteus 294. Valla 342. Colle 556. Heurnius 605. 606. Neander 649. Dôringius 814

Medicina: Paracelſica: Neander 649

partes ejus: Poſſevinus 80. Galenus 187. Bacon 280. Valla 342. Fuchſius 748

Philoſophica: Rhodius 37. Claſ 229

Politica: Heredia 155. Caſtro 276

Practica: Verzaſcha 131. Ronpſius 168. Feyneus 285. Bertinus 323. Anglicus 516. Blaſius 348. Mœbius 356. Stecchius 358. Pereira 358. Brixienſis 371. Rondeletius 384. Capivaccius 414. Aquapendens 421. Loſellus 380. Mercurialis 425. Hollerius 584. Primiroſius 492. Varignana 385. Rubeus 431. Petræus 399. Saxonia 465. Montuus 428. Fontanus 247. Contecillis 516. Anglicus 352. Arculanus 520. Beſardus 524. Corteſius 526. Goynæus 527. Montanus 532. Coſterus 561. Riverius 739. Fernelius 577. Alſtedius 602. *Conf.* Praxis Medica

Practica Tabulis incluſa: Coſterus 561

Practicæ Compendium: Smitzius 516. Dantzius 569. Pictorius 336. Follinus 580. Dolæus 471

præſtantia ejus: *Vid.* Medicina: dignitas

principia: *Vid.* Medicina: fundamenta ejus

Medicina:

Medicina: progreſſus ejus: Moſerus 118. Döringius 814
prolegomina ejus: Poſſevinus 81. Laurembergius 897
rationalis defenſa: Cronenburgius 128
reformata: Scheunemannus 390
ſacra: *Vid.* Medicina Theologica
ſcientia an ſit? Deuſingius 66. Laurembergius 897
Scriptores ejus: Neander 649. Spachius 716. Linden 517. Mercklinus 320. Schenckius 589
ſectæ: Neander 649
Sinica: Cleyer 42
ſubjectum ejus: Achillinus 23. Montius 864 Laurembergius 897
Syſtematica nova: Barnerus 475
cum Theologia comparata: Keplerus 764. Volſchovius 770
Theologica: Mallinius 161. Bardus 413. Jordanus 423. Groſſius 588. Baldit 813. Boudowyns 813. Vecchius 873
Theoretica: Hollerus 132. Caſerta 279
veteris cum nova comparatio: Riolanus 669
vetus: Hippocrates 463. Siccus 520. Beverovicius 542. Brunsfelſius 860. Zwingerus 998
vetus defenſa: Libavius 49. Cronenburgius 128. Schuyl 275
Medicina: vetus & nova: Landavus 8. Gvintherius 598
univerſa: Perdulcis 118. Clementinus 206. Valla 342. Pantinus 371. Cornarius 503. Fontanus 313. Montanus 532. Fernelius 577. Fornanus 833. Sorbait 771. Carrero 891
univerſalis: *Vid.* Panacea
utilitas ejus: Poſſevinus 80. Hermannus 604. Manlius 633. Joubertus 733. Fendius 806. Kirſtenins 897. Memmius 899
Medicus: Hippocrates 436. Sylvaticus 538. Gorræus 595. Heurnius 605. 607. Alexandrinus 717. Döringius 814
animæ cum corpore medetur: Ulierdenus 238
cautelæ eorum: Zerbis 315. Septalius 768. Bonetus 999
Clericus: Triſtan 165
concordia inter eos: Alberius 181. Baccanellus 524
conſenſus in curandis morbis: Baccanellus 524
dignitas eorum: *Vid.* Medicina: dignitas ejus
Empirici: *Vid.* Medicaſtri
errores eorum: *Vid.* Errores Medicorum
examen: Fiſcherus 729
faciendum quid ei ſit? Wimpinæus 513
fallere an liceat ægrotos? Naudæus 315
habitus ejus decens & decorus: Hippocrates 445
honores eorum: Goldaſtus 807

Medicus: imagines eorum: Sambucus 675
impedimenta ejus in ſtudiis: Nollius 397
impoſturæ: Freudenberg 17. Caſtro 946
incipientium Medicina: Fonſeca 68
ingreſſus ad ægros: Luſitanus 35. Ayrer 177. Claudinus 719
intellectus ejus neceſſarius: Rhaſes 4
intentiones eorum diverſæ: Villanovanus 91
itinera eorum: *Vid.* Itinera Medicorum
jura eorum: Satlerus 1051
Juriſconſultos dignitate præcedunt: Goynæus 527. Bayro 880
juvenis ad Praxin Med. an ſit plane idoneus: Servius 906
laus: *Vid.* Medicina: laus
mores: Caſtro 946
nobilitas: Obicius 465. Hobokenus 836. *Conſ.* Medicina: dignitas ejus: it. Medicina: nobilitas
œconomia: Fonſeca 313
officina: Galenus 186. Vidius 1042
officium: Benedictus 23. Hoffmannus 159. Braſavola 413. Capivaccius 414. Mamfredus 224. Montuus 428. Hippocrates 442. Argenterius 522. Claudinus 719. Botallus 741. Döringius 814. Gvilbertus 911. Delaſſus 930. Fludd 942. Caſtro 946. Montius 963. Campegius 989. Zwingerus 998. Bonetus 1000. Carrarius 1045
Medicus: optimus & perfectus: Bunneken 167. Siccus 520. Boſcius 627. Joubertus 735. Neucrantz 870. Caſtellus 886. Fonſeca 947. Bartholinus 1010
origo: Bozerus 545
peregrinationes: *Vid.* Itinera Medic.
Philoſophus eſſe debet: Arcerius 981
Philoſophi fuerunt: Tiraquellus 54. Galenus 185. Hippocrates 440. Beyerus 600. Campegius 988
Philoſophum dignitate præcedit: Bodecker 43
pii: Drelincurtius 141
Poetæ: Tiraquellus 54. Bartholinus 1009
Pontifices ſummi: Tiraquellus 54
præmia: Montuus 428. Montius 963. *Conſ.* Medicina: divitiæ ex ea partæ
Praxin aggredientis informatio: Ayrer 177. Fabricius 481. Mancinus 487
precationes eorum piæ: Horſtius 486
privilegia eorum: Satlerus 1051
progreſſus: Bozerus 545
rationalis laus: Montuus 428
reformatus: Arquatus 581
Reges fuerunt: Tiraquellus 54. Campegius 988

Medicus: Româ an olim pulſi? Pacificus 748
Sancti: Bzovius 2. Tiraquellus 54. Moſerus 118. Molanus 644. Campegius 988
ſcientiæ ejus neceſſariæ: Rhaſes 4. Santorellus 82. Aphricanus 224. Montuus 228. Caſtellanus 467. Linden 517. Schenckius 592. Velſius 727. Joubertus 735. Servius 906
Scriptores: Poſſevinus 81. Moſerus 118. Schenckius 516. Beughem 225. Linden 517. Mercklinus 320. Brunsfelſius 859. Gallus 865. Fuchſius 935. Conſtantinus 940
ſecta optima: Oethæus 489
ſectæ eorum: Alexandrinus 28. Claſ 229. Thriverius 432. Montuus 428. Hippocrates 458. Campegius 987
conciliatio earum: Keplerus 764
ſpeculum: Baſtellus 39. Auth. Med. inc. 1071
veri & falſi agnitio: Oberndorfferus 651
vita eorum ſanctè ſervanda: Memmius 899
virtutes: Caſtro 946
vitæ clarorũ deſcriptæ: Chioccus 41. Vorſtius 15. Tiraquellus 54. Poſſevinus 81. Moſerus 118. Waltherus 119. Drelincurtius 141. Sponius 146. Oſtenfeld 173. Sennertus 236. Cellius 262. Naudæus 315. Cruciger 156. Bruno 490. Calaminus 323. Hitzlerus 331. Witte 391. Meibomius 396. Schreiberus 431. Milichius 488. Sylvaticus 537. Imperialis 618. Neander 649. Kobenhauptius 681. Spithavius 685. Simlerus 713. Joubertus 734. Marucinus 736. Schacht 752. Schröckius 753. Schockius 791. Adamus 804. 805. 806. Caſtellanus 883. Fuchſius 934. Moreau 937. 938. Campegius 988. Bartholinus 1005. 1008. Juſtus 1051
Medicus: vituperantur: Tiraquellus 54. Boeckelmannus 584. Götz 967. Auth. Med. inc. 1074
Medulla ſpinalis:
catarrhus ejus: Schneiderus 221
vulnera ejus: Fallopius 311
Mel: Libavius 50. Paracelſus 105. Zanardus 824. Theophraſtus 1002. Burgundus 1045
Cedrinum: Bellonius 880
elixir ex eo paratum: Penotus 130
ad Theriacam componendam quãtitas conveniens: Buſtus 57. Ulmus 268
Melancholia: Laurentius 47. Probſt 53. Parolinus 74. Galenus 202. Aphricanus 223. Sonerus 263. Marcucius 161. Heringius 468. Chicotius 551. Florus 584. Schönlinus 692. Melanelius 798. Eraſtus 1015. 1016. Eſpich 1032. *Conſ.* Delirium

Melancholia: amantium: Marcucius 161
curatio ejus: Saltzmannus 673. Rihelius 921. Epheſius 952. Prennerus 964. Heringius 468. Piribachius 1029. Tandlerus 1030
flatuoſa: Calanus 927
hypochondriaca: Salandus 274. Arniſæus 305. Thedeſius 388. Heringius 468. Hawkins 601. Smollius 457. Geiger 771. Petrejus 973
idiopathica: Flacht 306
ſuccus ejus: Montanus 532. Crato 561
per quas vias expurgandus? Veſalius 55
ſympathica: Flacht 306
Melancholici:
affectuum eorum dignotio & curatio: Santacrucè 34
exempla eorum: Heringius 468
inſomnia eorum: Marcucius 161
opera eorum miranda: Tandlerus 1030
vaticinia eorum: Tandlerus 1030
Meliceria: Hildanus 324. Sebizius 810
Melones: Rubeus 431
Membranæ corporis humani Anatomicè deſcriptæ: Landus 121
Membrorum origo & principatus: *Vid.* Partes: principatus earum corporis humani
Memorabiles & deperditæ res: Pancirollus 369
Memorabilia: *Conf.* Secreta naturalia
Memoria: Er. Bartholinus 261. Riif 366. Gratarolus 376. Alb. Magnus 21. Baldovinus 108. Schenckelius 729. Matthæolus 795. Blondus 812. Laurembergius 898. Epheſius 952. Petraficta 964. Vogelius 1030. Auth. Med. var. 1073
artificialis: Riif 366. Maraſiotus 424. Auſtriacus 523. Bruxius 8. Ravellin 290. Pæpp. 652. Spangenbergius 684. Schenckelius 730 Meyſſonerius 738. Matthæolus 795. Blondus 812. Ravennas 905
bonitas ejus: Villanovanus 91
confortanda: Riif 366. Gratarolus 387. Matthæolus 795. Blondus 812. Petraficta 964. Vogelius 1030
naturalis fovenda: Williſſus 703
vitia ejus: Vogelius 1030
Mens humana: *Vid.* Anima
Menſes Mulierum: Sylvius 497. Helmontius 530
cauſæ eorum: Cordæus 802. Bayle 281
diminutio eorum: Angelellus 830
fluxus eorum: Linden 60. Archigenes 86
fluxui eorum an competant urinam provocantia? Thurinus 54
provocatio eorum: Grüling 913

Menſes Mul. purgatio eorum diminuta: Salandus 274
ſuppreſſio eorum: Leporinus 627. Epheſius 952
ſaphenæ ſectio in ea: Torrinus 119
Menſtrua Medicamentorum: Colle 555
Menſuræ Medicæ: Quatrocchus 21. Lacuna 46. Gadaldinus 96. Geſnerus 209. Maſſarius 250. Garbo 245. Wolffius 703. Uranius 404. Agricola 322. Prævotius 664. Rhodius 667. Joubertus 754. Eſthius 751. Apulejus 758. Neander 819. Nicander 828. Ciaconius 887. Senalis 945
vocabula earum: Peucerus 162
Mentha: Andla 38
natura ejus herbæ: Beverovicius 543. Cartes 937
vires ejus herbæ: Beverovicius 543. Cartes 937
Mercati, Ludovici, laus: Beyerus 600
Mercurius: *Vid.* Argentum vivum
ex auro extractio ejus: Penotus 129
corporalis: Penotus 129
metallorum: *Vid.* Metallorum Mercurius
Philoſophorum: Paracelſus 67. Ripleus 337. Libavius 48. Becherus 619. Raphael 954. Auth. Chym. inc. 1060. Auth. Chym. var. 1063. 1064
Meſenterium:
morbi ejus: Martini 794. Albertus 953
Meſeraica vaſa: *Vid.* Venæ meſeraic.
Meſue:
Commentario Opera ejus illuſtrata: Marinus 52
impugnatus: Galfredus 70
vita ejus: Campegius 987
Metalla: Lonicerus 9. Alphonſus 31. Libavius 50. Paracelſus 105. Valentinus 120. Cæſius 127. Penotus 130. Encelius 176. Geſnerus 208. Zacharias 248. Fallopius 311. Agricola 322. Kraut 332. Cardanus 418. Gvidius 596. Alſtedius 602. Grand 71. Nierembergius 575. Gerhardus 594. Freigius 693. de Comitibus 761. Zanardus 824. Leonicenus 837. Borrichius 848. Cordus 1034. Burgundus 1044. Aldrovandus 1048. Auth. Med. var. 1076. *Conf.* Mineralia
analogia eorum cum homine: Sala 59
Carolinas circa Thermas: Goecenus 328
cauſæ eorum: Penotus 130. Albertus 474. Quercetanus 711. Moreſinus 1021
coementa eorum: Paracelſus 105
color eorum: Kungelius 623
compoſitio eorum: Paracelſus 105
crocus eorum: Paracelſus 105
generatio eorum: Mylius 569. Becherus 619. Auth. Chym. inc. 1060. Auth. Chym. var. 1063

Metalla: ex lapide: Libavius 48
materia: Eraſtus 1014
medicamenta ex iis parata tutò an uſurpari poſſint? Eraſtus 1015
laus eorum: Dietericus 390
Mercurius eorum: Paracelſus 106. Rolfincius 368
naturæ eorum: Pingvia 435. Groſchedelius 527
carminicè deſcriptæ: Pictorius 335
odor: Kungelius 623
operationes: Pingvia 435
ortus: Fenotus 68. Dornæus 350. Albertus 474. Quercetanus 711. Eraſtus 1014
Planetis reſpondent: Albinius 224. Arlenſis 879
præparatio vera: Sala 59. Paracelſus 105. Zimara 775. *Conſ.* Mineralia; præparatio eorum
pretia eorum: Agricola 322
proprietates: Sala 59
ſpecies: Eraſtus 1014
ſulphur eorum: Paracelſus 105
ſupernaturales eorum res: Valentinus 120
tinctura eorum: Avicenna 100. Paracelſus 105. Auth Chym. var. 1064. ſeqq.
transmutari an poſſint artis beneficio? Carerius 24. Libavius 48. Sala 59. Witteſteyn 147
transmutatio eorum: Paracelſus 105. & ſeqq. Morhoſius 232. Hogelande 266. Dornæus 350. Percis 389. Pantheus 523. Helvetius 584. Garlandius 586. Becherus 619. Tackius 690. Birrius 785. Romanus 824. Borellus 881. Faber 896. Mullerus 920. Lullius 931. 932. Campegius 989. Eraſtus 1014. Moreſinus 1021. Auth. Chym. inc. 1057. 1058. 1060. 1061
defenſa: Libavius 30. 32. Becherus 619
vires eorum abditas cognoſcendi ratio: Porta 536
vocabula eorum obſcura explicata: Vadis 15
uſus eorum Medicinales: Sala 59
Metallarii: Gvidius 596
Metallica: *Vid.* Metallicæ res
Metallicæ res: Alb. Magnus 21. Cæſalpinus 40. Encelius 176. Horneius 210. Fabricius 326. Romanus 824
Metempſychoſis: Wirdig 966
Meteora: Berga 62. Paracelſus 106. 106. Fernandez 290. Grembs 291. Helmontius 529. Hamel 528. Jonſtonus 620. Zanardus 824
Methodus Medendi: Rhaſes 4. Actuarius 6. Carcanus 87. Campolongus 15. Bottonus 20. Albucaſa 22. Bertocius 32. Planerus 52. Mery 75. Poſſevinus 81. Ferrerius 95. Gadaldinus 96. Swalbe 131. Hollerus 132. Marggravius 170. Vega 180. Galenus 194. Mathiſius 210. Lucas 224.

224. Cophon 225. Bärsdorp 225. Carmenius 231. Bovſſvetus 283. Cardoſus 274. Sylvius 300. Velſchius 330. Capivaccius 414. Bontius 476. Horſtius 362. Cardanus 417. Carpentarius 478. Martinus 487. Boczavotra 518. Goynæus 527. Montanus 532. Bocaudius 543. Cajus 548. Fernelius 577. Serna 586. Pacius 672. Valleſius 303. Hoffmannus 558. Joel 288. Valleſius 303. Deckerus 305. Hoffmannus 156. Pernumia 654. Riolanus 668. Schyronius 680. Stullius 688. Sullius 688. Walæus 701. Fuchſius 742. Jacchinus 745. Tozzus 757. Lemoſius 764. Mercatus 766. Tramenus 769. Hoffmannus 802. Sebizius 810. Blondus 812. Paſchalius 816. Frambeſarius 829. Bieſius 831. Popardus 856. Montius 864. Sorbait 871. 872. Ruſticus 878. Gviſſonius 893. Toletus 894. Alpinus 926. Bloſſius 962. Naſius 964. Trincavellius 1039. 1040. Plempius 1049

Methodus: Americanorum: Ximenez 305

Italorum Medicorum: Schenckius 590

Pariſienſium: Gorræus 595. Gvintherius 597

Methodica Medicina: Döringius 814

Methodici Medici: Döringius 814

Metopoſcopia: Otto 52. Moldenarius 172. Finella 912. Goclenius 950. Fuchſius 956. Hayck 992. *Conf.* Chiromantia: it. Phyſiognomia

Microſcopia: obſervationes per ea factæ: Hookius 944

uſus in naturali ſcientia & Anatome: Schraderus 309

Mictus ſanguinis: *Vid.* Sanguinis mictus

Militaris Chirurgia: Auth. Med. var. 1080

Medicina: Snebergerus 82. Romanus 296. Hildanus 376

Mineralia: Valentinus 120. Agricola 322. Mylius 568. Nierembergius 575. Gvidius 596. Alb. Magnus 21. Avicenna 100. Paracelſus 140. Cæſius 127. Penotus 130. Horneius 210. Grembs 291. Hoffmannus 157. Becherus 619. Jonſtonus 628. Schröderus 678. Charas 825. Aquinas 1003. Burgundus 1044. Auth. Med. var. 1076. *Conf.* Metalla

aſthmati an conferant nidore ſuo, ſi carbonibus aboleantur? Albertus 953

cauſæ: Lydiat 1020

Chinenſia: Tilingius 799. 800

color eorum: Kungelius 623

Hiſpaniæ novæ: Terentius 691

Mexicanorum deſcriptio: Hernandez 287. Recchus 826

odor eorum: Kungelius 623

Minera-

Mineralia : ortus eorum : Dornæus 350. Becherus 619. Lydiat 1020
præparatio eorum : Paracelſus 104. Bolneſtus 255. Beſardꝰ 524. Quercetanus 711. Zimara 775. Müllerus 920. *Conſ.* Metalla : præparatio
ſupernaturales eorum res: Valentinus 120
venena eorum: Ketam 722
Minium naturale : Tilingius 800
Miſcellanea Medica: Kyperus 20. Ludovicus 74. Offredus 143. Langius 170. Hornius 178. Boſellus 282. Velſchius 330. Oldenburgius 398. Smetius 402. Magius 424. Rupeus 431. Martius 506. Corteſius 526. Sitonus 538. Coſtæus 561. Blegny 831. Meyerus 963. Dunus 991. Auth. Med. var. 1084. 1085. *Conf.* Quæſtiones Medic.
Miſtio : Sennertus 237. Valdanius 712. Zanardus 824. Grew 827. Eraſtus 1014. Voglerus 1033
Mithridatium : Ferrarius 481. Camerarius 507. Dragoiævus 572. Berthiolus 62. Maranta 116. Tavriſanus 126. Meibomius 604. Jeſſenius 617. Craſſus 725. Eichſtadius 731. Oddus 779. Maria 820. Döringius 815. Muton. 840. Stelliola 843
abortum an cauſare poſſit? Lanceanus 986
Mixta : Zanardus 824
cauſæ eorum: Eraſtus 1014
Mixta : craſes eorum : Mögling 334
generatio eorum : Campegius 990. Eraſtus 1014
Mixta : habitudo eorum ad alendum corpus : Licetus 276
proprietates eorum: Bayle 281. Gianninius 1019
Mixtio : *Vid* Miſtio
Mixtura ſimplex : Schultzius 357
Mola uteri : Sebizius 808. 809. Angelellus 830. Geitzcofler 1053
curatio ejus : Lanceanus 986
generatio ejus? Lanceanus 986
Monetæ: Agricola 322
Monoceros : *Vid.* Unicornu
Mons :
Ætnæ incendium : Borellus 514
Helvetiorum deſcriptio : Benedictus 24
inacceſſus : Boeſius 248
incendia eorum : Borellus 514. Ittigius 1020. Cruce 1043
Pilatus : Geſnerus 207. Chovl 551
rari : Geſnerus 207
Veſuvii motus & incendium ; Cruce 1043
Monſpelienſis Univerſitatis origo, progreſſus &c. Ranchinus 295
Monſtrum : Paræus 37. Sorbinus 90. Paracelſus 106. Blaſius 349. Hildanus 376. Schenckius 590. Boſcius 627. Riolanus 669. 670. Elsholtzius 681
Berolinenſe : Tilingus 798
cauſæ eorum : Licetus 277
differentiæ eorum : Licetus 277

Mon-

Monſtru : Dolanum : Sengverdius 90. Willet 985
fœtus : Everhardus 68. Rueff 493. Schenckius 590. Carranza 32. de Raedt 294. Döringius 815. Heiland 816. *Conf.* Fœtus : monſtroſus
Francofurtenſe : Author. Med. incerti 1074
Gabsheimenſe : Sclanovius 388
generatio ejus : Martinius 1036
Haſſiacum : Heiland 816
humanum : Verbezius 242. Brechtius 1090
Marpurgenſe : Tilingius 798
naturæ eorum : Licetus 276
Pragenſe : Döringius 815
Morbilli : Paræus 337. Liddelius 252. Portus 80. Langius 169. Someren 227. Alphanius 279. Queccius 365. Alpheria 472. Trunconius 499. Chicotius 551. Minadous 693. Donatus 772. Sebizius 810
curatio eorum : Augenius 468
peſtilentiales : Maſſa 838
venæſectio an in eorum declinatione adminiſtrāda? Frommannus 551
Morbus : Linden 60. Montanus 533. Santacruz 80. Valleriola 302. Valleſius 303. Hoffmannus 157. Horſti9 362. Pereira 328. Hippocrates 437. Wedelius 344. Lymbiſanus 470. Freitagius 583. Marci 634. Tozzus 757. Hund 770. Oddus 779. 847. Diverſus 905. Polybus 924. Dutemplæus 982
Morbus : acti : *Vid.* Acuti morbi
animæ facultatum : *Vid.* Animæ morbi
ab animalibus quibus impoſita ſunt nomina : Caſtro. 267
ab animalibus quibusdam cauſati : Alb. Magnus 21
animi : *Vid.* Animi morbi
archeales : Helmontius 530
aſtrales : Auth. Chym. inc. 1058
arietis : Campus 284
baſiliſcus dictus, novus : Craſſus 419
Biblici : *Vid.* Biblici morbi
cabaliſtica eorum curatio : Piſtorius 660
cauſa conjuncta : *Vid.* Continens morborum cauſa
cauſa continens eorum : *Vid.* Continens morborum cauſa
cauſæ abditæ & mirandæ : Benivenius 61
novæ eorum : Charleton 365. Scheunemannus 390
cauſæ eorum : Æſculapius 17. Lonicerus 9. Torinus 19. Alexius 23. Benedictus 23. Maſſarias 25. Trallianus 28. Bertocius 32. Moreſcottus 34. Cæſalpinus 40. Chriſtianus 41. Veſalius 56 Linden 60. Cælius 62. Sennertus 237. Rudius 266. Betera 270. Joel 288. Alcinous 22. Poſſevinus 80. Ruberus 82. Galenus 189. Martinez 259. Molinettus 77. Wickardues

92. Byngesla 134. Cruſius 240. Paracelſus 103. Sanches 297. Gariopontus 316. Heniſchius 329. Kraut 332. Loſellus 380. Capivaccius 414. Primiroſius 492. Rolfincius 367. Copus 372 Rondeletius 384. Cardanus 418. Nollius 397. Montaltus 427. Segarra 495. Sylvius 300. Argenterius 522. Dolæus 571. Helmontius 131. Peliegrinus 535. Magliocca 572. Roſſellus 582. Fuchſius 744. Tozzus 757. Hoffmannus 803. Sebizius 809. Leonicenus 837. Faber 896. Pereda 903. Verderius 909. Fludd 942. Marcellanus 963. *Conſ.* Praxis Medica

Morbus: cauſa quintuplex omnium eorum; Etzlerus 97. Paracelſus 103

ceraſte dictus, novus: Craſſus 419

chronici: *Vid.* Chronici morbi

cognitio eorum: *Vid.* Semiotice

complicati: Zuccarus 782. Caſtrenſis 984

curatio eorum: Bottonus 20. Averroes 94. Æſculapius 17. Lonicerus 9. Torinus 19. Alexius 23. Benedictus 23. Maſſarias 25. Trallianus 28. Pertocius 32. Moreſcottus 34. Cæſalpinus 40. Chriſtianus 41. Veſalius 56. Linden 60. Cælius 62. Sennertus 237. Rudius 266. Betera 270. Joel 288. Weickardus 92. Byngesla 134. Cruſius 240. Landus 121. Aphricanus 223. Amicus 246. Fontanonus 247. Leo 249. Altomarus 251. Gordonius 128. Thomaus 138. Ohimonius 174. Geſnerus 208. Canevarius 243. Jacotius 244. Bacon 280. Humelbergius 314. Sophia 316. Bravo 155. Gariopontus 317. Wolffius 165. Partibus 491. Heniſchius 329. Kraut 332. Loſellus 380. Capivaccius 414. Primiroſius 492. Rolfincius 367. Saliceto 385. Varignana 385. Hollerius 484. Scheunemannus 390. Nollius 397. Montaltus 427. Dolæus 571. Jonſtonus 620. Pelecyus 655. Pfannerus 657. Kozak 684. Nevianus 779

regulæ in ea obſervandæ: Catalanus 89. Villanovanus 92. Pictorius 336. Quertenus 511

Morbus: curatio eorum Empirica: Victorius 123

curandorum eorum inſtitutio: Hollerus 132

Dæmones, an eorum cauſæ eſſe poſſint? Duraſtantes 504

differentiæ eorum: Galenus 189. Sanches 297. Segarra 495. Sylvius 498. Argenterius 521. Ampſingius 523. Helmontius 528. Roſellus

582. Marci 634. Joubertus 733. Fuchſius 744. Sebizius 809. Leonicenus 837. Brunsfelſius 861. Montanus 900. Pereda 903. Marcellanus 963. *Conſ.* Praxis Medica
Morbus: divini quibus aliquid ineſt: Jordanus 424. Sebizius 810
divinum in iis: *Vid.* Morbus: divini quibus aliquid ineſt
diuturni: *Vid.* Chronici morbi
in Evangeliis contenti: *Vid.* Biblici morbi
externi: Paræus 37. Weickardus 92. Bonacurſius 113. Montagnana 117. Rudius 265. Joel 288
fiens: Peliegrinus 535
formæ: *Vid.* Formæ morbi
frigidi: *Vid.* Frigid. morb.
fulminantes: Betera 270
generea eorum: Albertinius 387. Argenterius 521
hæreditarii: *Vid.* Hæredicarii morbi
incurabiles: *Vid.* Incurabiles morbi
ideales: Helmontius 530
interni: Kynalochus 241. Merinus 245. Sanches 297. Junior 635. Meſues 641
conſenſus Medicorum circa curationem eorum: Baccanellus 524
curatio eorum: Sylvius 497
inviſibilium cauſæ: Paracelſus 102
loca eorum: Cardanus 418
Magica eorum curatio: Piſtorius 660
Morbus: majoritas: Fulginas 319
maligni: *Vid.* Maligni morbi
materiæ: *Vid.* Materiæ morbi
materiæ maturitas in iis: Donatus 126
nomenclatura omnium: Bebelius 391. Dreſſerus 793
novi: Heurnius 605 606. Septalius 768. Cavigiolis 525
occulti: *Vid.* Occulti morbi
omiſſi: Bootius 88
ortus eorum: Kozak 684
paturſa dictus: Roverellus 520
poſtulatus: Lupeus 33
præſentaneis in quibus utendum remediis: Paduanus 279
præſervatio ferè omnium: Alpherio 472
princeps eorum: Tackenius 861
pugna eorum: Pfautius 658
recidiva eorum: *Vid.* Recidiva morbor.
ſabuloſâ ex materia nati: Moccius 489
ex ſapientia: Beverovicius 542
ſedes eorum an in anima ſenſitiva: Helmontius 530
ſideribus ſubjecti qui? Trew 1
ſigna eorum: *Vid.* Semiotice
ſimulantes eum quomodo ſint deprehendendi? Lalamantius 624. Sylvaticus 537. Fichardus 579
ſtrangulatorius: *Vid.* Strangularorius morbus
ſubſtantiæ totius: Freitagius 583. Beyerus 600. Eraſtus 1015. 1016

Morbus: ſubſtantialis aliquis an dici poſſit? Schegkius 494
ſuffocans: *Vid.* Suffocans morbus
ſupernaturale quibus aliquid ineſt: Jordanus 423
ſubitanei: Ranchinus 295. Paduanus 269
ſuperſtitioſa quorundam origo & curatio: *Vid.* Superſtitioſa morborum quorundam origo & curatio
ſympathicus: Howen 894
ſymptomcta eorum: Copus 372
tempora eorum: Galenus 190. Thriverius 432. Argenterius 321. Delphinus 723. Tozzus 757. Sebizius 811
totius ſubſtantiæ: *Vid.* Formæ morbi
tranſplantatio: *Vid.* Tranſplantatio morborum
ex veneficio: Jordanus 424
vulgares: *Vid* Epidemici Morbi
Mores animi: Campegius 987
cognoſcendi: Neuhuſius 255. Follinus 409. Fontanus 481. Claramontius 961
prædictio eorum ex inſpectione corporis: Gratarolus 377
ex temperamentis: Perſona 535
Morochtus lapis: Heſſus 605
Mors: Terillus 250. Rudius 266. Bacon 281. Conringius 407. Tozzus 757. Flavius 795. Alvernia 876
cauſæ ejus communes: Terillus 250. Tozzus 757
Mors: hominis: Landrinus 315
imago ejus viva: Hauptmannus 97
occaſiones ejus: Helmontius 530
repentinæ: Craſſus 868. Zacchias 874. Voglerus 1033
cauſæ: Terillus 250. Craſſus 725
rerum: Paracelſus 105
Morſus canis rabidi: *Vid.* Rabidi canis morſus
venenatorum animalium: *Vid.* Venenator. animalium morſus
Mortuorum ejulatus: Bellonius 880
miracula: Garmannus 168. Kornmannus 395
Moſchus: Herls 227. Fallopius 312. Landsberg 487. Schröckius 753. Albertus 953
efficacia ejus: Albertus 953
Motiva facultas: Gliſſonius 286
Motus: Hobbes 1019
animalis: Horſtius 359. Mullerus 489 Glaſerus 603. Marci 634
animalium: Deuſingius 65. Aquapendens 421. Alvernia 875. Petitus 903
cauſa efficiens: Paparella 964
duplex: Leiva 289
læſiones ejus: Platerus 272. Quinquaborræus 665
manifeſti: Galenus 196. Toletanus 780
natura: Caſerta 279
obſcuri: Galenus 196. Toletanus 780
ſymptomata: Caſerta 279

Motus:

Motus : perpetuus : Zimara 775
ſpecies variæ : Bacon 281
ſymptomata ejus : Marci 634
voluntarius: Horſtius 395. Müllerus 489
Moxa : Horſtius 363
Mucronatæ cartilaginis morbi : Septalius 768
prolapſus: Codronchius 112
Mucus : Mercurialis 426. Seidelius 595
ductus ejus novi : Steno 844
Muliebria : Erotes 264
Mulierum morbi: Bottonus 20. Ronsſeus 108. Maſſarias 25. Galeſnus 197. Cleopatra 206. Aphricanus 224. Joel 288. Platerus 271. Wolffius 165. Kraut 332. Corbeus 408. Horſtius 362. Ballonius 371. Saxonia 402. Mercurialis 427. Perlinus 429. Hippocrates 447. Primiroſius 429. Schenckius 590. Gvintherius 598. Heurnius 605. 606. Varandæus 696. Spachius 716. de Victoriis 746. Mercatus 765. 766. Akakia 784. Cordæus 802. Valentinus 813. Moſchion 825. Fontanus 834. Rheginus 842. Rocheus 843. Horatianus 846. Sorbait 871. Heredia 900. Fortis 930. Caſtro 946. Dunus 992. Priſcianus 997. Trotula 1030. Zacutus 1055
natura: Hippocrates 437. Caſtro 946. Caſtrenſis 984
ornatus : Villanovanus 91
partium generationi dicatarum Anatomica deſcriptio: Platerus 272. Beslerus 821. Gräf 933. 934
Mulierum : ſecreta eorum : Alb. Magnus 21. Saxonia 402
ſemen : Caſtro 946
temperamenta : Perlinus 429
à viris diſcrimen : Sebizius 808
Mulomedicina : Abſyrtus 3. Æmilius 15. Anatolius 37. Aphricanus 85. Archedemus 86. Didymus 245. Diophanes 248. Eumelus 264. Hierocles 412. Himerius 435. Hippocrates 444. Litorius 750. Mago 770. Arredondo 784. Pamphilus 863. Pelagonius 875. Theomneſtus 999. Tiberius 1026. Renatus 1037. *Conf.* Veterinaria
Mulſum:
natura eorum : Placotomus 661
præparandum quomodo? Penotus 130
Veterum quid? Crinitus 887
vires eorum : Placotomus 661
Mumia : Libavius 50. Paracelſus 105. Struppius 511
Uratislavienſis: Gryphius 45
Mundus: Schultzius 111. Roslin 389. Morinus 534. Grand 71. Campanella 1012
anima ejus : *Vid.* Spiritus mundi
cognitio ejus : Obicius 466
creatio ejus : Piſida 337. Maſſa 839
duplex : Campegius 987

Mundus: hiſtoria ejus: Plinius 137. Milichius 488
cum Homine analogus: Licetus Licetus 276. Keplerus 764. *Conf.* Homo: mundus parvus
mirabilia ejus: Alb. Magnus 21. Caſander 305. Longinus 750
opificium ejus: Hippocrates 444. Beaufort 759
ſpiritus ejus: *Vid.* Spiritus mundi
ſublunaris: Gilbertus 376
Muria acida: Penotus 130
Murrhina: Gvibertus 824
Muſculi: Paræus 36. Landus 121. Aquapendens 420. Steno 843. Sponius 1089
diſſectio eorum: Gadaldinus 96. Galenus 187. Cananus 524
geometrica deſcriptio: Steno 844
motus eorum: Deuſingius 66. Galenus 188. Croone 373. Fontanus 481. Stetterus 559. Mayow 638. Leonicenus 838. Petitus 903. Willis 1025. 1026
oculorum: Leonis 249
palpebrarum: Leonis 249
uſus eorum: Döringius 814. Müllerus 920
Muſcus: Fallopius 312
Muſicæ vires in curandis morbis: Medeira 255
Mutitas: Meniotius 75. Albertus 953
Mydriaſis: Meniotius 74
Mytuli Anatome: Heide 73

N.

NÆvi: Pariſanus 17. Paracelſus 107. Septalius 768. 769. Schoockius 791. Mundinius 826. Finella 912. Gianninius 1019. Rivalieiz 1096
divinatio ex iis: Cardanus 419. Melampus 804
Nardus, planta; Faber 575
Nares:
affectus earum p. n. Lindenus 60. Gvainerius 72. Montagnana 117. Schneiderus 221
catarrhus earum: Schneiderus 221
hæmorrhagia earum: Schneiderus 221. Sartorius 589
polypus earum: Schneiderus 221. Glandorp 797
vaſa earum nova; Steno 844
Naſus:
affectus p. n. Heurnius 605. 606
factitius: Taliacotius 164. Fienus 1017
vulnera ejus: Fallopius 311
Natta: Piererius 334
Natura: Deuſingius 67. Eraſm. Bartholinus 261. Licetus 276. Gliſſonius 286. Bieſius 831. Faber 895. Foxius 963
æquitas ejus & juſtitia: Schneiderus 221
arcana ejus: Vanninus 722. Auth. Med. inc. 1073.
bella ejus: Schneiderus 221
humana: Aphricanus 224. Zenon

non 84. Donius 95. Perdulcis 118
Natura: mirabilia ejus: Porta 536. Steebius 553. Nierembergius 575. Eraſm. Bartholin. 261. Gemma 226. Meyſſonnerius 738. Lemnius 748. 749. Cæſar 751. *Conf.* Natura: myſteria ejus: ſecreta: it. Secreta naturalia
myſteria ejus: Dornæus 350. Artocophinus 391. Briſianus 413. Caſmannus 861. *Conf.* Natura: mirabilia ejus: ſecreta: it. Secreta naturalia
primum movens: Licetus 276
principia ejus: Turcis 83. Auth. Chym. var. 1062. *Conf.* Phyſic. princip.
querimonia: Lupeus 33
rariora: Segerus 338. Gemma 226
rerum: Platina 113. Teleſius 127. Paracelſus 104. Browne 938. Campanella 1012
ſecreta: Scotus 822. Mornius 901. Ulſtadius 922. Lullius 931. *Conf.* Natura: mirabilia ejus: myſteria ejus: it. Secreta naturalia
Naturales Quæſtiones: Ciconia 274. Aſineus 391
Naturales res: Martinez 259. Suter 496. Zabarella 500. Mey 641. Genſonius 1087
abditæ earum cauſæ: Albertus 474. Porta 536. Steebius 553. Fernelius 578. Riolanus 667. 668
arcana earum: *Vid.* Secreta naturalia
Naturales res: cauſæ earum: Helmontius 529
exoticarum earum variarum deſcriptiones: Chioccus 41. Beſlerus 120. Imperatus 274. Calceolarius 283. Redus 295. Laet 624. Beſlerus 822. Wormius 855
Gottorpienſis earum Pinacotheca: Olearius 9
natura earum: Ingolſtetterus 618
principia: Helmontius 529. Riolanus 668. Kozak 684. Portius 974. Cornelius 1013. Eraſtus 1014. Lamy 1093
ſecreta earum: *Vid.* Secreta naturalia
ſenſus earum: Campanella 1012
Naturalia principia: *Vid.* Phyſica principia. It. Natura: principia
Naturalis hiſtoria: le Grand 71. Pintianus 273. Imperatus 274. Caſander 305. *Conf.* Phyſica
Hiberniæ: Boatus 349
Navigantium regimen: Montagnana 117. Glauberus 673
Necromantia: Argentinus 938
Nephriticus lapis: Clutius 95. Caſp. Bartholinus 148
Nephritis: Augenius 469. Rietmackers 470. Friſius 482. Lindenius 518. Collutius 284. Quercetanus 710. Untzerus 801. *Conf.* Calculus: renum
Nervi: Blaſius 348. Landus 121. Willis 1025. 1026

Nervi; affectus p. n. Avicenna 99. Montagnana 117. Quinquaborræus 664. Willis 1025. 1026
 diſſectio: Gadaldinus 96. Galenus 187
 nutritius eorum ſuccus: Deuſingius 65
 optici: Varolius 225
 origo eorum: Licetus 278
 reſolutio eorum: Theophraſtus 1002
 ſuccus: Barbatus 412
 uſus: Bartholinus 149. Willis 1025
 vulnera: Fallopius 311
Nicotiana: *Vid.* Tabacum
Nili fluvii admiranda: Wendelinus 778
Nitrum: Penotus 130. Plinius 137. Clarck 372. Pantheus 519. Mayow 638
 morbis in diverſis quomodo adminiſtrari debeat? Penotus 130
 partes differentes: Boyle 939
 præparatio ejus: Penotus 130
 redintegratio: Boyle 939
 ſpiritûs ejus aerei operationes in microcoſmo: Barberius 1095
 vires ejus: Penotus 130
 ad refrigerandum: Cajus 125. Villafranca 133
Nix: Cluſius 140. Schoockius 715. Monardes 840
 commoda ejus: Cluſius 140. Monardes 840
 figura ejus: Eraſm. Bartholinus 261
Nix: uſus Medicus: Bartholinus 1007
Nobilitas vera: Pictorius 336
Nocentia medicamenta: Villanovanus 91. Schonbornius 959
Noctambuli: Paracelſus 106. Horſtius 363. Tandlerus 1030
Nodi, tubercula: Paracelſus 107
Non naturales res: Fabricius 110. Elimithar. 258. Martinez 259. Cardoſus 274. Zanardus 824. Brunſfelſius 861. Lopius 898. *Conf.* Diæta
 natura earum: Ingolſtetterus 618
Nutrimentum corporis: Alb. Magnus 21. Albertus 30. Landus 121. Stephanus 146. Hippocrates 445. Licetus 277. Fludd 941. *Conf.* Alimentum
 elaboratio ejus in corpore: Deuſingius 65
 immediatum: Bayle 281
 metalla an præbeant? Licetus 277
 venenum an eſſe poſſit? Licetus 277
 ultimum animalium: Deuſingius 65
Nutritio: Alb. Magnus 21. Albertus 30. Deuſing. 64. Zanardus 824. Gaſſendus 891. Fludd 941. Cornelius 1013
 à generatione quomodo differat: *Vid.* Generationis & Nutritionis differentia
 infantis: *Vid.* Infantes: nutritio
 læſæ cauſæ: Bucherius 8

Nutritio: materia ejus: Deuſingius 65
partes ei dicatæ: Nicolus 841
vitia ejus: Conringius 407
Nutritius ſuccus per nervos influẽs: Deuſingius 65
Nutrix:
delectus ejus: Kraut 332. Trotula 1030
morbi earum: Mercatus 765. 766
Nux Medica: Clutius 95
moſchata: Piſo 382
Nymphæ: Paracelſus 106

O.

Obeſitas: *Vid.* Corpulentia nimia
Obeſorum ſanitas quomodo conſervanda? Panſa 788
Oblivio: Cruce 1043
ars ejus: *Vid.* Memoria artificialis
Obſervationes Anatomicæ: *Vid.* Anatomicæ Obſervationes
Chirurgicæ: *Vid.* Chirurgicæ Obſervationes
Medicæ: Razes 4. Benedictus 24. Deodatus 24. Mundella 31. Thonerus 97. Jungius 98. Guldenklee 111. Langwedelius 129. Claromon- 139. Piſo 144. Röslerus 179. Linden 60. Meara 255. Ferdinandus 260. Cabrolius 114. Juvellina 125. Verzaſcha 131. Puerarius 235. Cornarius 246. Panarolus 250. Valleriola 302. Loſſius 308. Weiſſenfelſius 267. Platerus 272. Bravo 155. Heredia 156. Gockolius 253. Bierlingius 164. Velſchius 329. 330. 331. Blaſius 349. Rufus 401. Wincklerus 353. Horſtius 359. Ballonius 370. Hildanus 373. Heer 395. Reuſnerus 430. Seidelius 495. Martius 506. Linden 517. Sylvaticus 537. Chifſletius 551. Riverius 739. 740. Helwigius 602. Freitag 603. Heide 73. Hillerus 608. Laderus 623. Marſinus 634. Binningerus 650. Lotichius 656. Rhodius 667. Schenckius 676. Wierus 702. 703. Wittichius 703. Lommius 706. Cattier 714. Donatus 772. Cagnatus 782. Bogdanus 785. Roſſius 794. Glandorp 797. Moronus 797. Lyſerus 817. Cheſneau 832. Fontanus 833. Blegny 831. Tulpius 845. Heurnius 862. 862. Ammannus 866. Renealmus 871. Sorbait 871. Bellonius 881. Borellus 881. Foreſtus 889. 890. 891. Roſſius 899. Petitus 903. Poterius 904. Grüling 912. 913. Hechſtetterus 913. 914. Schẽfelder 918. Salmuth 921. Alpinus 927. Dodonæus 936. Bonetus 999. 1000. Bartholinus 1005. 1008. 1009. 1010. Burnet 1012. Reineſius 1023. Coberus 1027. 1028. Serrier 1030.

1030. Taranta 1037. Riedlinus 1041. Cruce 1043. Gabelchoverus 1050. Zacutus 1054. ſeqq. Auth. Med. var. 1082. 1084. 1085. 1086. *Conf.* Curationes Med.

Obſervat. Med. utilitas earum: Meyerus 963

Obſeſſi: Paracelſus 106

Obſtetrices: Rupeus 431
- officium earum: Serna 586

Obſtructiones: Planerus 53

Occiput:
- dolor ejus: Viſcherus 700
- oſſa: Schneiderus 221

Occultæ qualitates: Ludovicus 74. Licetus 277. Sennertus 237. Medeira 255. Pontanus 323. Montuus 428. Pyrkmajer 435. Ingolſtetterus 618. Nevianus 779. Wirdig 966. Eraſtus 1015. Martinius 1036

Occulti morbi: Sennertus 237. Rudius 266. Muncerus 870. Verderius 909

Ocularia medicamenta: *Vid.* Oculi: medicamenta ad eos

Oculus: Graſſus 124. Schneiderus 179. Galenus 195. Petri 309. Hortenſius 787. Plempius 1048. Auth. Med. inc. 1072
- actio: Michaelius 642. Gvigonius 716
  - utilitates: Gvigonius 716
- affectus p.n. Alcanamoſalus 22. Monavius 308. Linden 60. Gvajnerius 72. Menotius 74. Montagnana 117. Grapheus 124. Graſſus 124. Baldach 138. Mercurialis 425. Hali 506. Gellius 587. Heurnius 605. 606. Severus 966. Plempius 1048

Oculus:
- affectuum p.n. eorum cognitio: Caranta 478. Hali 506
  - curatio: Caranta 478. Hali 506
- anatomia: Paracelſus 104. Schneiderus 221. Galen⁹ 196. Briggs 371. 1093. Rheginus 842. Auth Med. inc. 1072
  - artificialis: Verle 539
- animalcula in eos illabentia, item paleæ, & arenæ: Demoſthenes 244
- cancri: *Vid.* Cancrorum oculi
- catarrhus: Schneiderus 222
- debilitas: Demoſthenes 244
- dignitas: Ruſchius 537. *Conſ.* Ocul. præſtantia
- fabrica: Michaelius 642
- glandulæ eorum: Severus 843
- humores eorum reſtituendi artificium: Burrhus 289
- inflatio: Demoſthenes 244
- inſpectio: Goclenius 950. Fuchſius 956
- lippientium cataplaſmata: Dioſcorides 248
- lippitudo eorum: *Vid.* Lippitudo
- medicamenta ad eos: Cleon 206. Braſſavolus 78. Severus 966. Stephanus 982. Magiſter 983

Oculus: morbi eorum ab humoris defluxu: in iis convenit uſtio capitis: Fumanellus 70
muſculi: Leonis 524
natura eorum: Schallingius 493. *Conf.* Oculus
obfuſcatio eorum: Demoſthenes 244. Philumenus 923
præſtantia: Hortenſius 787. *Conf.* Ocul. dignitas
ſtructura: Helblinus 550. *Conf.* Oculus
ſuffuſio eorum: Demoſthenes 244. Bartholinus 1009. *Conf.* Cataractæ depoſitio
vaſa eorum nova: Severus 843. Steno 844
ulcerum eorum curatio: Severus 966
ungulæ depoſitio: Fienus 1017
uſus: Michaelius 642. Plempius 1048
vulnera eorum: Fallopius 311
Odoramenta: Criton 228
Odoratus: Schneiderus 221
amiſſio ejus: Schneider 221
inſtrumentum ejus, ſeu, organum: Galenus 195. Schneiderus 221
morbi ad eum ſpectantes: Schneiderus 221
Odores: Servius 906. Theophraſtus 1001. 1002
differentiæ, cauſæ, effectus eorum: Bravus 546
Officina Medici: *Vid.* Medici Officina
Oleum:
Chymica magno cum lucro cōficiendi ratio: Glauberus 673
Oleum: compoſita: Rhazes 5
deſtillatio eorum: Erneſti 174. Libavius 51. Sala 58. Rubeus 450. Porta 536. Freinch 583
extrahendi ea ratio: Schylander 227. Boſſonus 475
laterinum: Penotus 130
Officinarum Pharmaceuticar. omnia examinantur: Braſavolus 78
uſus eorum in Medicina: Mizaldus 75
uſus quorundam: Penotus 130. Euchyon 246
Olfactus: Tozzus 757
Olus:
appellationes eorum: Peucerus 162
Omentum: Malpighius 773
tumor ejus: Hornungus 610
monſtroſus: Döringius 815
Ophiaſis: Ampſingius 523
Ophthalmoſcopia: *Vid.* Ocul. inſpectio
Opiata medicamenta: Sala 58. Freitagius 583. *Conf.* Opium
Opium: Sala 58. Wincklerus 239. Wedelius 345. Freitagius 583. Beyerus 600. Tilingius 798. Döringius 814
corrigendi modus: Döringius 814
laudanum ejus: Tilingius 798
qualitas calefaciens: Döringius 814
virtus diaphoretica: Ettmüllerus 815
narcotica: Döringius 814

Opium: uſus: Tilingius 798. Döringius 814. *Conf.* Opium
Opobalſamum: Caſtellus 886. Alpinus 926. Caſparis 982
Ægyptiacum: Döringius 814
Europæum: Döringius 814
Judaicum: Döringius 814
Orientale: Volckamerus 592. Veslingius 698. Donzellius 709. Lobel 796. Gvibertus 834
Peruvianum: Döringius 814
Romanum: Pitorius 875
Syriacum: Döringius 814
Tolutanum: Döringius 814
Opſonia: Humelbergius 314
Optica: Scheinerus 179. Timplerus 206. Cardanus 419. Porta 537. Barrow 714
Orationes Medicæ: Kragius 45. Planerus 52. Cornarius 247. Sanches 297
Orthopnoea: Martinius 1036. *Conf.* Aſthma
Orvietanum Electuarium: Riolettus 671
Os: oris
affectus ejus: Linden 60. Montagnana 117. Demoſthenes 244. Heurnius 605 606
glandulæ ejus: Severus 843
hæmorrhagia periodica: Bontius 88
vaſa ejus nova: Steno 844
Oſſa: Jaſolinus 723. Collado 761. Severinus 777. *Conf.* Oſſa humani corporis
abſceſſus eorum: *Vid.* Abſceſſus: oſſium
alvo cum fecibus excreta: Rivalieiz 1096
Oſſa: connexio eorum: Viringus 700
cribriforme: *Vid.* Cribriforme os
dealbandi ea modus pro Sceletopœia: Paulli 973
dearticulationes eorum: Aquapendens 421
fracturæ eorum: *Vid.* Fracturæ oſſium
fragilitas admiranda: Burgo 502
hominis & ſimiæ comparatio eorum: Riolanus 669
humani corporis: Paræus 36. Sengverdius 90. Gadaldinus 96. Cabrolius 114. Euſtachius 115. Landus 121. Galenus 187. Balamius 273. Fallopius 311. Hoffmannus 158. Schillingius 402. Sylvius 496. Viringus 637. Ingraſſias 659. Riolanus 669. Paaw 901. *Conf.* Oſſa
infantum: Eyſſonius 393. Coiterus 1049. Riolanus 669
luxationes eorum: *Vid.* Luxationes oſſium
per molitionem impellendorum eorum ratio: Hippocrates 437
mulieris à viri oſſibus, circa partes genitales, quomodo differant? Platerus 471
natura eorum: Hippocrates 442 *Conf.* Oſſa humani corporis
numerus eorum: Viringus 700
obſervationes circa ea: Tyſſon 1091

Oſſa : partium : *Vid.* ſuo ſingulari loco
 poſitus & figura eorum totius corporis humani : Celſus 101
Oſcitatio : Sebizius 811
Oſteologia : *Vid.* Oſſa
Ovaria mulierum : Bartholinus 149. 1089. Ruyſch 1092. *Conf.* Generatio: hominis ex ovo
Ovum: Malpighius 773. Schoockius 791. Drelincurtius 1088
 anatome ejus : Blaſius 349
 anima ejus ſenſitiva : Lupus 170
 formatio ejus : Aquapendens 421. *Conf.* Pullus : formatio ejus
 imprægnetur quomodo ? Bartholinus 149
 incubatio : *Vid.* Pullitio
 obſervationes naturales in eo factæ : Aldes 994
 prægnans ovo: Rivalieiz 1096
 viviparorum: Malpighius 773. Græf 933
Oxymel :
 vires ejus : Cigalinus 284. Dunus 991
 uſus ejus : Cigalinus 284
 helleboratum : Occo 10. Geſnerus 210

P.

Palma Chriſti, planta : Petzoldus 727
Palpebræ : (244
 abſceſſus in iis : Demoſthenes
 everſio earum : Demoſthenes 244
 muſculi earum : Leonis 524
 vaſa earum nova : Meibomius 396
Palpitatio : Gadaldinus 96. Galenus 190. Sebizius 811. *Conf.* Cor : palpitatio
 divinatio ex iis: Melampus 804
 cordis : *Vid.* Cor : palpitatio
Panacea : Cephalus 87. Pernauerus 326. Dornæus 351. Petreus 399. Gerhardus 574. Dienheim 704. Vechnerus 795. Sendivogius 823. Romanus 825. Figulus 833. Vallenſis 945. Goclenius 951. Auth. Chym. inc. 1057. 1058. Fabricius 1096. *Conf.* Aurum: potabile : it. Lapides : Philoſophicus
 Amwaldina: Amwald 323
  examinata & confutata : Libavius 50
 aurea : Antonius 279
 encomium ejus : Langverus 47. Vallenſis 945
 parandi eam ratio : Libavius 50. Dienheim 704. Vallenſis 945
 quid ſit ? Libavius 50. *Conf.* Panacea
 vegetabilis deſcriptio : Penotus 130

Panacea vegetabilis: uſus ad curandos morbos: Penotus 130
veritas ejus: Dienheim 704
vires quæ ejus? Libavius 50. Vallenſis 945
Pancreas: Deuſingius 67. Swalbe 131. Brunnerus 557. Peyerus 558
ductus ejus: Pecquetus 655
experimenta circa id: Brunnerus 557
ſuccus ejus: Swalbe 131. Martellus 204. Leonicenus 504. Vaſſeur 769. Gräf 933. 934
uſus ejus: Deuſingius 67. Brunnerus 557. Peyerus 558
Pandiculatio: Sebizius 811
Panicum pratenſe, planta: Heroldus 423
Panis: Nicolaus 397. Fludd 941
appellationes eorum: Fendius 806
differentiæ: Nicolaus 397
uſus ejus: Nicolaus 397
Papulæ, tubercula: Criton 228
puerorum: Pictorius 336
Papyrus: Gvilandinus 807
Paracelſica: doctrina: Baillifius 945. Eraſtus 1013. 1014
Medicina: Conringius 407. Döringius 814. Severinus 906. Zwingerus 998. Eraſtus 1013
fundamentum ejus: Freitagius 583. Severinus 906
remedia: Grembs 291
Paracelſiſtarum & Hippocraticorum concordia: Wimpinæus 513
Paracelſus:
arcana ejus: Helmontius 530
defenſus: Dornæus 350
errores ejus: Hubnerus 116
impietas ejus: Hubnerus 116
Magia ejus: Libavius 51. Eraſtus 1013
refutatus: Fontanus 313. Covrtin 352. Bertinus 223. Eraſtus 1014
vitæ curriculum deſcriptum: Suavius 747. Eraſtus 1014
Paracenteſis: abdominis: *Vid.* Abdomen: paracenteſis
thoracis: Fienus 1017
Paradoxa Medica: Fuchſius 743
Paralyſis: Planerus 53. Archigenes 86. Schneiderus 223. Paracelſus 103. Jordanus 424. Joubertus 734. 735. Paulli 973. Bartholinus 1007
Paraphroſine: Meniotius 74
Parientes: *Vid.* Parturientes
Pariſienſis Scholæ Medicæ antiquitas & dignitas: Naudæus 315
Paronychia: Glandorp 797
Partes: *Vid.* Partes humani corporis
animalium: Rhazes 4. Mercenarius 86
conſenſus earum corporis humani: Bauſnerus 113. Lygæus 632
continentes corporis humani: Gliſſonius 286
defectus earum humani corporis: Grembs 291
externæ humani corporis: Bauhinus 150

Partes humani corporis: Linden 516. Muraltus 645. Schenckius 692. Hund 770. Dreſſerus 793
actio earum: Schenckius 692
figura earum: Schenckius 692
ſitus earum: Schenckius 692
uſus earum: Schenckius 692
naturalium in corpore humano tranſpoſitio: Riolanus 670
principatus earum humani corporis: Buccius 95. Cremoninus 135. Hoffmannus 157. Albertinius 387. Duvallius 573. Rogerius 651. Buccaferrea 760. Campegius 989
proportio mutua inter eas corporis humani: Elsholtius 682. *Conf.* Partes: conſenſus earum corporis humani
ſignificationes earum ſingularum humani corporis: Padovanus 652
ſimilares humani corporis: Fallopius 313. Hoffmannus 159
ſpermaticæ: Bauhinus 150. *Conf.* Partes: ſimilares humani corporis
vitalium in corpore humano tranſpoſitio: Riolanus 670
uſus earum corporis humani: Gadaldinus 96. Galenus 187. Grembs 291. Hoffmannus 157. Rheginus 842. *Conf.* Partes humani corporis
Parturientes: Pratenſis 505. *Conf.* Partus
cura earum: Gvintherius 597
morbi earum: Rhodion 264. Wolffius 165
Partus: Bonaventura 270. Harveus 378. Rhodion 264. Piſo 381. Augenius 468. Rueff 493. Pratenſis 505. Rhumelius 559. Boſcius 627. Tozzus 757. Burgundus 1044
cæſareus: *Vid.* Cæſareus Partus
cauſæ: Montanus 802
conditiones ejus: Carranza 32
controverſiæ ejus: Carranza 32
decennalis: Niconiſius 291
dierum 271. Giardinus 204
dierum 173. vivus. Mollerus 308
difficultas ejus: Pomis 242
expoſitio ejus: Carranza 32
facilitandus: Petreius 973
incertus: Augenius 468
infantulæ cujusdam Agennenſis: Govpylus 483. Sylvius 497. Bergius 541. Fernelius 579
modus ejus bonus & malus: Serna 586
morbi ejus: Maſſarias 25. Trotlua 1030
morbi ante eum, in eo, & poſt eum: Ranchinus 295
à morte: Cagnatus 782
naturæ artificium in eo: Serna 586

Partus: naturalis & legitimus: Carranza 32. Pinæus 967
nonimeſtris: Strectes 873
numeroſus: Carranza 32. Garmannus 168
obſervatio ſingularis de eo: Fortanerius 142
octimeſtris: Cajus 125. Bonaventura 270. Horſtius 361. Cardanus 416. Hippocrates 437. Lalamantius 624 Zwingerus 998. Gianninius 1019
vivax: Drelincurtius 141
oſſa pubis & ilium in eo diſtrahuntur: Pinæus 967
proceritatis ejus cauſæ: Bonaciolus 760
ſeptimeſtris: Galenus 188. Mena 273. Horſtius 361. Cardanus 416. Hippocrates 437. Axtius 557. Lalamantius 624. Gauricus 751. Curtius 793. Zwingerus 998
ſignificatio maris femineique: Bonaciolus 760
ſuppoſitio ejus: Carranza 32
tempus ejus: Gentilis 19 Fabrotus 139. Horſtius 361. Coſtæus 561. Lalamantius 624. Montanus 802
incertum: Spigelius 13
varium: Carranza 32
termini legitimi: Amiſæus 390. Magiſter 951
trium filiorum: Beslerus 822
viæ ejus inſolitæ: Bartholinus 1009
Paſſulæ: Horſtius 485
Pathologia: Linden 60. Rudius 266. Liddelius 252. Bartoletus 269. Bravo 155. Hoffmannus 158. Charleton 365. Scribonius 370. Gutberleth 394. Conringius 407, 921. Bordingus 476. Barilius 539. Mylius 567. Ranchinus 295. Wedelius 344. Capivaccius 414. Sebizius 513. Magirus 632. Riolanus 668. 669. Schenckius 692. Verandæus 696. Clavarius 710. Kleinfeld 836. Heredia 900. Corbeius 995. Eraſtus 1015. *Conf.* Morbus: cauſæ eorum: curatio eorum: differentiæ eorum: it. Semiotice
Pectus:
affectus ejus p. n. Gvajnerius 72. Montagnana 117. Heurnius 605. 606. Bellinus 731. Mercatus 765. Veiga 1023
ſuppuratio ejus: *Vid.* Empyema
tuberculum ejus: Heredia 155
vulnus: Fumanellus 70
Pedum lotiones: Martinius 1036
Pelicanus, avis: Deuſingius 65
Penis:
clauſi curatio: Wierus 702
dolor ejus: Bergenſis 348
gangrænæ ejus curatio: Wierus 702
Pepaſmus: *Vid.* Coctio
Peregrinantes:
regimen eorum: Gratardus 378. Friſius 612. Panſa 788. Gryllus 732. *Conf.* Itinera Medicorum
ſanitas eorum conſervanda: Guntherus 971

Peregri-

Peregrinatio Medica: *Vid.* Itinera Medic.
Periapta: *Vid.* Amuleta
Pericardium:
aqua ejus: Severinus 777
Perinæum:
apoſtema in eo: Langius 625
fiſtula in eo: Langius 625
Peripnevmonia: Caſtellus 908
peſtilentialis: Gallus 142. Wierus 702
Perlæ: *Vid.* Margaritæ
Perpetuum mobile: Drebbelius 226
Perſicaria, herba: Paracelſus 105
Peruvianus cortex: *Vid.* China China
Peſtiferæ maculæ: Mercurialis 426. *Conf.* Febris petechialis
Peſtiferum contagium: *Vid.* Contagium: it. Peſtis
Peſtilens febris: *Vid.* Febris peſtilens
ſeminarium intra corpus vivum latitans: Olhafius 511
venenum: Martinius 1036. Font 1088. *Conf.* Contagium: it. Peſtis
Peſtilentes morbi: Ochus I. Rizettus 429. Septalius 768. Zeiſius 801. Venetus 824. Uranius 824. Maſſa 838. de Oddis 847. *Conf.* Contagioſi morbi: it. Maligni morbi: it. Peſtis
Peſtilentia: *Vid.* Peſtis
Peſtilitas: *Vid.* Peſtis
Peſtis: Rhazes 5. Albicus 22. Maſſarias 25. Trallianus 27. Paræus 37. Gabriellus 44. Gallus 44. Hildebrand 45. Habernfeld 45. Decembris 57. Sala 58. Deuſingius 64. 65. Forneſius 69. Fumanellus 69. 70. Gvajnerius 72. Lancellotus 73. Portus 80. Weickardus 92. Kircherus 94. Paracelſus 102. 103. Benedictus 23. Baldius 109. Liddelius 252. Gockelius 253. Gomeſius 258. Lamelin 260. Ferdinandus 261. Hedenus 261. Quatrammus 264. Paulinus 268. Botera 270. Gaſto 274. Alexandri 279. Alphanius 279.Citeſius 284. Grembs 291. Patinus 144. 369. Plempius 293. Sylvius 497. Thomaſius 300. Deckerus 305. Kircheim 306. Ayala 310. Biel 310. Garnerus 327. Pictorius 336. Rivettus 337. Cardanus 416. Heredia 156. Torella 165. Agricola 322. Krugk 333. Phædro 335. Thomſonus 341. Valla 342. Ader 370. Steechius 358. Horſtius 360. 363. 486. Brixienſis 371. Gratarolus 377. 378. Magiſtrat 380. Marquis 380. Parent 381. Sovirolius 385. Scheunemannus 390. Bra 391. Agrippa 393. Florentius 406. Lemichius 396. Paſchaſius 398. Stromerus 403. Saxonia 406. Follinus 408. Donzellinus 429. Mercurialis 425. Ochus 429. Ritius 430. Heringius 468. Lymbiſanus 470. Alpherio 472.

472. Claverius 472. Albertus 474. Cornicius 479. Dalechambius 480. Hollerius 484. Ferdinandus 261. 481. Gengerus 483. Goupylus 483. Peletarius 491. Sylvius 300. 497. Truncònius 499. Saracenus 501. Rhumelius 559. Cornarius 503. Camerarius 507. 509. Vadianus 512. Helmontius 528. 530. Suſius 538. Regius 541. Bokelius 544. Capellanus 549. Carmona 549. Caſtellus 550. Crato 563. Fincelius 579. Ewicius 575. Bochalinus 581. Gvintherius 597. Heckius 601. Henerus 602. Reyſingh 602. Eislingerus 110. Duval 110. Guldenklee 111. Schönbornius 119. Landus 121. Textor 123. Cronenburgius 128. Juvellina 125. Rineius 136. Fontanus 142. Romatetus 146. Stengelius 146. Bovrgdieu 147. Baravali 174. Ayrer 177. Faber 183. Gemma 226. 527. Sennertus 236. 237. Verbezius 242. Jacotius 244. Heurnius 605. 606. Jesſenius 617. Itrenſis 621. Ketam 622. Trochoreus 622. Boſcius 627. Marinellus 635. Mollerus 644. Ingraſſias 660. Pictorius 660. Reuſchius 666. Salicetus 675. Schröterus 679. Strobelberger 687. de Viana 698. Vochs 700. Urſinus 700. Quercetanus 711. Röt 715. Diemerbröck 715. Ætſema 717. Kamintus 723. Giſelerus 732. Haan 733. Joubertus 733. 735. Meyſſonnerius 738. Bimius 745. Gardinius 763. Gravius 763. Luceria 765. Paſinus 767. Septalius 768. Oddus 780. Vicecomes 795. Untzerus 801. Friccius 807. Rota 812. Mignotydus 824. Chytræus 827. Boccangelinus 831. 881. Ellain 832. de Oddis 847. Barbette 867. Sorbait 871. Ruſticus 878. Bayro 880. Droetus 888. Zovellus 894. Paaw 902. Pintor 904. Schotanus 905. Sibyllenus 906. Vaezius 908. Vege 909. Marchinus 911. Beroaidus 911. Borgaruccius 927. de Vinario 930. Mindererus 932. Gropretius 944. Lyonnet 944. Caſtro 946. Laurentius 947. Goclenius 949. 950. Buſchius 961. Bloſſius 962. Normañus 993. Aubel 1003. Eraſtus 1016. Foreſterius 1018. Groſſius 1019. Jordanus 1020. Andoſilla 1031. Martinius 1036. Bonagentibus 1038. Viviani 1046. Auth. Med. inc. 1074. Auth. Med. var. 1080. Font 1088

Peſtis: acetum vini in ea commendatur: Heyden 409
amuletum contra eam: Reuchlinus 263
antidotum contra eam: Hegendorphinus 177. Hemmius 835

Peſtis: Bambergenſis: Kepſerus 981
Britannica: Schillerus 511
contagioſa an ſit? Deuſingius 65. Beza 995
contagium ejus: *Vid.* Contagium: it. Peſtis
curatio ejus: Simonius 979
curatio ejus diverſa à communibus Practicis: Pictorius 660
ſympathetica: Zimara 775
defuncti eâ non protinus inhumanni: Crafftius 612
divinatio ejus: Deuſingius 65
febris an neceſſariò eam ſequatur? Stenglius 756
fugere liceat an ejus tempore? Henzius 835. Beza 995
Gallica: Groſſius 1019
Genuenſis: Caſtro 886
Hamburgenſis: Caſtro 946
imaginationis vis in ea producenda: Voglerus 1033
Itaiica: Groſſius 1019
leges & conſtitutiones in ea ſervandæ: Camerarius 509
Lipſienſis: Rivinus 1087
Londinenſis: Hodges 827
maculæ eam indicantes: Mercurialis 425
Magiſtratui quid eo tempore faciendum? Ewicius 575. Groſſius 1019
medicamenta contra eam: Snebergerus 83. Sennertus 236. Heringius 468. Saracenus 501. Geſslerus 595. Juvenis 621. Nævius 648. Luceria 765. Ellain 832. Ocyorus 990. *Conf.* Peſtis
Peſtis: Neapolitana: Caſtro 887
præſervandi ab ea modus: Augenius 469. Lebſetter 487. Camerarius 509. Dobrzensky 486. *Conf.* Peſtis
præſervatio ab ea: Benedictus 23. Bergenſis 515. 347. Stephanus 686 Maſſa 838. Pintor 904. Cruce 1043. Muſtelius 1046. Auth. Med. inc. 1074
purgantia an in ea conveniant? Bierlingius 1089
purificandæ in ea quomodo ſint ædes infectæ? Marcquis 380
purificatio rerum infectarum poſt eam: Ranchinus 295
remedia experta contra eam: *Vid.* Peſtis: medicamenta contra eam
reſtituti eâ quomodo tractandi? Henzius 835
Romana: Caſtro 886
ſigna: Zanardus 824
ſignum ejus an ſit pudendorum inflammatio? Stabilis 298
à terræ motu orta: Lymbiſanus 470
venæſectione an ejus curatio auſpicanda ſit? Stenglius 756
Veneta: Rota 812. Maſſa 839
Viennenſis: Alprunus 524 Sorbait 872
anatomicum experimentum in ea: Alprunus 524
vomitoria an in ea conveniant? Bierlingius 1089

Peſtis: Urina in ea: Schmidt 768
Petaſitis, herba: Heroldus 423
Petechiæ: *Vid.* Febris petechialis
Petechialis febris: *Vid.* Febris: petechialis
Peticularis febris: *Vid.* Febris peticularis
Petroleum: Libavius 50
Phagedena: Montagnana 774
Phantaſia: Probſt 53. *Conf.* Imaginatio
vires ejus: Wirdig 966
Pharmacevtica: Gomez 33. Braſavolus 78. Weickardus 92. Bendelius 109. Pielat 118. Galenus 184. Milius 234. Ludovici 232. Diſſaldeus 285. Hoffmannus 309. Schwenckfelt 163. Masbachius 333. Oellingerus 325. Rondeletius 384. Derebecque 479. Wedelius 343. Blaſius 348. Horſtius 359. Capivaccius 414. Primiroſius 492. Beſardus 524. Fernelius 578. Alſtedius 602. Spinellus 654. Renodæus 666 Schröderus 678. Thurneiſſerus 746. Myreus 766. Magninus 770. Lobel 796. Charas 825. Hovel 836. Coudenbergius 887. Gvibertus 911. de Auguſtis 928. Fideliſſimus 932. Fuchſius 935. Bloſſius 962. Tovar 980. Campegius 987. 988. Pleignii 993. Ulſtenius 994. Cordus 1034. 1035. Taranta 1037. Auth. Med. inc. 1075. Teneke 1094
Pharmacev. examen: Petrina 162. Corteſius 526. Bertaldus 628. Auth. Med. inc. 1075
Inſtitutiones: Renodæus 666. Fontanus 833. Zacutus 1056
obſervationes eò pertinentes: Briſianus 413
vocabula rectè quomodo pronuncianda? Borrichius 848
Pharmacia: *Vid.* Pharmacevtica: it. Pharmacopœa
Pharmacopœa: Abenzoar 2. Rhazes 4. Mackius 52. Palea 57. Gvainerius 72. Villanovanus 91. ab Urbe veteri 91. Stupanus 82. Weickardus 92. Linden 61. Foeſius 84 Bauderonus 133. Brechtelius 176. Marinellus 228. Sanches 297. Agrippa 393. Anglicus 516. Corteſius 526. Helmontius 530. Bravus 546 Caſtellus 550. Horſtius 360. Trochoreus 622. Placotomus 661. Meſues 640. Renodæus 666. Schröderus 678. Woyna 704. Zwelfferus 705. 706. Quercetanus 711. Joubertus 734. 735. Præpoſitus 842. Dornereilius 1028. Cordus 1035. Auth. Med. inc. 1071. *Conf.* Chymia: it. Pharmacevtica
Amſtelrodamenſis: Auth. Med. inc. 1070
Antverpienſis: Auth. Med. inc. 1070
Auguſtana: Occo 10. Auth. Med. inc. 1070

Pharmacopœa Auguſtana defenſa: Schröckius 752.753
- ordine Alphabetico diſpoſita: Schenfelder 918
- Bergomenſis: Auth. Med. inc. 1070
- Bononienſis: Auth. Med. inc. 1069
- Bruxellenſis: Auth. Med. inc. 1070
- Chymica: *Vid.* Chymica Pharmacopœa
- Colonienſis: Holtzemius 894. 1071
- Danica: Bartholinus 1008
- experimentalis: Le Mort 487. *Conf.* Chymia experimentalis
- Florentina: Cluſius 140. Fideliſſimus 932
- Gandavenſis: Auth. Med. inc 1070
- Haffnienſis: Bartholinus 1007
- Hagienſis: Author. Med. inc. 1070
- Hamburgenſis: Dorncreilius 1028
- inſtituenda rectè: Freitagius 584
- Lillenſis: Author. Med. inc. 1069
- Londinenſis: Auth. Med. inc. 1070. 1071
- Lugdunenſis: Author. Med. inc. 1071
- Mantuana: Author. Med. inc. 1069
- Meſſanenſis: Auth. Med. inc. 1070
- Noribergenſis: Auth. Med. inc. 1070

Pharmacopœa: Obſervationibus illuſtrata: Le Mort 487
- Pariſienſis: Harduinus 913. Auth. Med. inc. 1069
- Perſica: Joſepho 1087
- Quercetani examinata: Papius 653
- rationalis: Le Mort 487. Willis 1026. *Conf.* Chymia rationalis
- reformatio: Gomez 328. Jubera 33. Braſavolus 78. Campegius 987.988
- Romana: Author. Med. inc. 1069
- Toloſana 925. Auth. Med. inc. 1071
- viſitandi eas ratio: Michaelis 642. Haſenrefferus 957
- Ultrajectina: Auth. Med. inc. 1071
- Zeiloniæ Inſulæ: Pielat 118

Pharmacopoei: *Vid.* Pharmacopolæ

Pharmacopolæ:
- defenſi: Faber 575
- errores: Benancius 750. Campegius 988
- impoſturæ eorum: Lodettus 519. Benancius 750
- nomen quale? Cagnatus 782
- officium: Freitagius 584

Philoſophi:
- Sectæ eorum: Hoffmannus 558

Philoſophia: Paracelſus 106
- Authores ejus: Schroterus 585
- myſtica ejus miſteria: Longinus 750
- occulta: Paracelſus 106. Dornæus

næus 351. Agrippa 393. *Conf.* Qualitates occultæ
Philoſophia: propagatio ejus: Schroterus 585
ſacra: Valleſius 303
Syſtema ejus generale: Bayle 281
veteris & novæ conſenſus: Hamel 528
Philtra: Horſtius 362. Zollicoffer 388. Bokelius 544. Combachius 556
Phlebotomia: *Vid.* Venæſectio
Phœnigmata: Saxonia 405
febre in peſtilenti eorum abuſus: Columba 349
Phœnix, avis: Deuſingius 65
Phoſphori: Elsholtius 683. Slare 1092. *Conf.* Lapides: Bononienſis lucens: it. luminaris
Phrenitis: Hambergerus 328. Heinius 835. Poſidonius 925. Bloſſius 962. Cruce 1043. *Conf.* Delirium: it. Lunatici
purgans an leniens tantùm medicamentum in ea conveniat? Ingraſſias 659
Phthiſis: Paracelſus 103. Benettus 175. Meurerus 178. Sylvius 300. Fulginas 319. Meibomius 604. Caſtellus 908
Anglica: Garanciers 1000
curandi eam ratio nova: Freitagius 584
curatio ejus per lac: Bayle 281
per ſetaceum: Leporinus 627
in curatione ejus errores Medicorum oſtenſi: Holderhoff 260
Phthiſis: curationes ejus: Seidelius 495
Phyſica: Imperialis 618. Titelmannus 301. Caſander 305. Battholinus 149. Er. Bartholinus 261. Horſtius 360. 564. Aneponymus 370. Regius 400. Barbarus 411. Camerarius 509. Curæus 509. Jungius 338. Grimanus 596. Romain 386. Grand 71. 1087. Sennertus 235. de Raei 665. Strauſius 737. Neander 819. Horatianus 846. Boyle 939. Goclenius 950. Albertus 953. Baſſo 962. Majolus 971. Simocatus 1000. Sagittarius 1023. Bonetus 1096. *Conf.* Naturales res: it. Naturalis hiſtoria
Carteſiana: Eraſm. Bartholin. 261
curioſitas: Segerus 339
dignitas ejus: Lotichius 656
hypotheſes ejus: Er. Bartholin. 261
laus: Lotichius 656. Novocampianus 21
Medica: Foeniſeca 580. Auth. Med. inc. 1075
principia: Roslin 390. Barnerus 475. Paracelſus 105. Volder 134. Sennertus 215. Becke 240. Cardanus 418. Grembs 291. Boyle 939. 940. *Conf.* Naturales res: principia earum
quæſtiones ad eam pertinentes: Pictorius 336. Freigius 692. Jacchinus

chinus 745. *Conf.* Naturales Quæſtion. it. Quæſtiones Medic.

Phyſiognomia: Sophiſta 7. Otto 52. Paracelſus 107. Cocles 115. Baldus 138. Peruſcus 138. Moldenarius 172 Timplerus 206. Sanches 298. Perſona 535. Porta 536. Fontanus 313. Tamburinus 432. Helvetius 584. Gratarolus 377. Frejus 502. Cornarius 503. de Indagine 618. Taiſnierius 690. Hund 770. Blondus 812. Scotus 822. Zanardus 824. Vecchius 873. Polemon 924. Gauricus 925. Fludd 943. Goclenius 950. Rhyne 1094. *Conf.* Metopoſcopia.

Phyſiologia Med. Lindē 61. 517. Deuſingius 64. Santorellꝰ 82. Liddelius 252. Bartoletus 269. Bravo 155. Wedelius 343. Moebius 356. Romanus 383. Schelhamerus 386. Regius 400. Briſianus 413. Bordingus 476. Segarra 495. Mylius 567. Magliocca 572. Barilius 539. Magirus 632. Riolanus 668. Schenckius 692. Varantæus 696. Galaratus 709. Clavarius 710. Ettmüllerus 815. Bieſius 831. Hobokenus 836. Dodonæus 936. Damianus 991. Zwingerus 998. Voglerus 1033. Burgundus 1045. Reſtaurant 1096

Phyſiologica: Rivinus 53. Galenus 184. Voet 238. Charleton 365. Capivaccius 414. Bohn 544. Wechtlerus 559. Coſtæus 561. Hoffmannus 638. Poll 820. Boyle 940

Picatio: Archigenes 86

Picea planta: Marius 333

Pigmæi: Bartholin. 148

Pilæ parvæ exercitium: Galenus 189

Pilaris morbus: Horſtius 363. Scultetus 680

Pilati montis deſcriptio: *Vid.* Montis Pilati deſcr.

Pili humani corporis: Junius 11. Heinſtius 691. Tardinius 691. Sebizius 811. Leewenhöck 1088
- affectus eorum p.n. Ampſingius 523. Joubertus 734 735
- defluvium eorum: Viſcherus 700
- humano in corpore generati: Horſtius 363
- medicamenta eos extirpantia: Saxonia 405
- natura eorum: Heinſtius 691
- obſervationes circa eos: Leewenhöck 1088. Tyſſon 1091
- partes an ſint humani corporis? Heinſtius 691

Pilulæ: Muſa 78. Conflentia 864
- doſi in minore exhibendæ: Cronenburgius 128
- Pharmaceuticar: Officinarum omnes examinantur: Braſavolus 78
- purgantes cum cœna an rectè exhibeantur? Farvacius 941

Pilulæ:

Pilulæ: tempore quo dandæ? Baravalli 174
Pingvedo: Giſelerus 732. Malpighius 773
concretio ejus in animalibus: Eraſtus 1016
generatio ejus in animalibus: Eraſtus 1016
uſus ejus: Segerus 339
Pingves: *Vid.* Corpulentia nimia
Piper: Piſo 382
ad hepar an perveniat? Alexandrinus 718
Piſces: Figulus 141. Geſnerus 207. Bovſſvetus 283. Maſſarius 290. Marcgravius 333. Rondeletius 384. Salvianus 466. Jonſtonus 620. Lippus 735. Zanardus 824. Marſchalcus 838. Bellonius 88. Firens 888. Ovidius 928. Schönveld 984. Theophraſtus 1001. Burgundus 1044. Aldrovandus 1048. Auth. Med. inc. 1069. 1072. *Conf.* Piſces: naturæ eorum
alimentum quale præbeant? Xenocrates 1052
anatome: Steno 844
appellationes eorum: Peucerus 162. à Quercu 740. Stephanus 945
Braſilienſes: Piſo 382
curatio eorum: Salvianus 466
eſus eorum: Nonnius 767
miranda eorum: Jonſtonus 620
naturæ eorum: Kraut 332. Pinguia 435. Dubravius 504. Oppianus 857. *Conf.* Piſces
Piſces: operationes eorum: Kraut 332. Pinguia 455
rariores: Nierembergius 575
reſpiratio eorum: Severinus 777
Romani: Jovius 869
in ſicco viventes: Severinus 777. Theophraſtus 1002
Sileſiæ: Schwenckfelt 163
venatio eorum: Bodinus 544. Oppianus 857
uſus eorum tempore veris: Marcucius 161
Piſſaſphaltum: Libavius 50
Pituita:
generatio ejus: Crato 562. Montanus 532
purgans eam medicamentum: Diogenes 246. Oribaſius 519. 858
in venis ſanorum corporum actu eſt: Caſſanus 273
Pix: Axtius 557
Planeri: Andr. vitæ deſcriptio: Faber 575
Planetæ: Mizaldus 77. Collimitius 324. Dornæus 351
Plantæ: Couleus 2. Lonicerus 9. Cæſalpinus 40. Grand 71. Ariſtoteles 88. Paracelſus 105. Odonus 136. Stephanus 147 945. Galenus 197. Geſnerus 207 208. Chabræus 249. Columna 267. Calceolarius 283. Humelbergius 814. Horſtius 360. Francus 326. Vatablus 304. Ciaſſus 634. Kraut 332. Gverolaldus 386. Mollerus 644. Monhemius 644. Scaliger 721. Lobel

Lobel 796. Gvilandinus 807. Zanardus 824. Charas 825. Leonicenus 837. Brunsfelſius 859. Accorombonus 271. Imperatus 274. Marcgravius 333. Riif 366. Duvallius 373. Habdaramahnus 386. How 379. Rhyne 383. Rovillius 385. Barbarus 411. Cardanus 418. Tragus 433. Faber 575. Cornarius 503. Coſtæus 561. Mylius 567. Scherlerus 604. Jonſtonus 620. Raius 665. Veslingius 697. Scholtzius 736. Thurneiſerus 746. Ammannus 866. Renealmus 871. Dioſcorides 874. Matthiolus 877. Borellus 882. Laurembergius 897. 898. Pena 903. Fuchſius 743. 935. Dodonæus 935. 936. Conſtantinus 940. Strabus 985. Dorſtenius 993. Theophraſtus 1001. 1002. Johnſonus 1019. 1020. Cordus 1034. Burgundus 1044. Auth. Med. inc. 1069. 1072. *Conf.* Botanica: it. Herbaria iconibus illuſtrata

Plantæ: abſinthii nomina habentes: Bauhinus 153

Ægyptiæ: Veslingius 697. Alpinus 926

Altdorphii Noric. naſcentes: Jungermannus 764. Hoffmannus 802

Americanæ: Ximenez 305

Amſtelodamenſes: Snippendalius 684

Plantæ: Anatomia earum: Bayle 281. Malpighius 773. Grew 827

Angliæ: Raius 665

Baldi montis: Olivus 535. Matthiolus 877

Baſileenſium deſcriptio: Bauhinus 154

Bibliorum: Lemnius 749

Bleſenſis Horti: Moriſon 944

Boruſſiæ: Loſelius 628. Wigandus 703. Auth. Med. inc. 1073

Braſiliæ naſcentes: Piſo 382

Brunſvigæ naſcentes: Chemnitius 551

Canadenſium hiſtoria: Cornutus 479

Cantabrigienſes: Auth. Med. inc. 1071

cauſæ earum: Foeno 14. Viſna 251. Scaliger 721. Theophraſtus 1001. 1002.

Chinenſes: Tilingius 799. 800

cognitio eorum: Textor 123. Ammannus 866. Baccanellus 524. Albertus 953. Robinus 1038. Abercrombius 1091

conſenſus & diſſenſus Authorum circa eas: Chabræus 249

cultura earum: Stephanus 147. Porta 536. Munting 397. Scultetus 680. Milius 709. Brunsfelſius 860. Bellonius 881. Laurembergius 897. 898. Burgundus 1044

neglecta: Cluſius 139. Bellonius 881. Rapinus 938

Plantæ: Danicarum Catalogus: Fuirex 327
Dantiſci naſcentes: Olhafius 841
differentiæ earum: Textor 123. Brunsfelſius 860
dignitas earum: Colius 479. *Conf.* Botanica: laus ejus
Emblemata ex iis: Camerarius 508
exoticæ: *Vid.* Plantæ: rariores
Eyſtettenſis Horti ad vivum delineatæ: Beslerus 120
Galliæ: Strobelberger 687. Campegius 986
generatio earum ex ſeminibus: Aromatarius 708
Goylandiæ: Knyf 379
Gröningenſis Horti: Munting 397
Haffnienſis Horti: Paulli 972
Halæ Saxon. naſcentes: Schafferus 146
Heidelbergenſis Horti Med. Sprengerus 921
Helvetiis quibusdam montibus naſcentes: Aretius 121
Hercyniæ: Thalius 691
Hiſpaniæ novæ: Terentius 691
Jenenſis Horti: Schenckius 691
Indicæ: Sweertius 259. Laet 624
Ingolſtadienſis Diſtrictûs: Auth. Med. inc. 1073
inſitiones: *Vid.* Inſitiones plantarum
inventio earum: Brunsfelſius 860
Lipſienſes: Ammannus 866
Plantæ: Lugduni-Batavorum naſcentes: Vorſtius 10. Schuyl 275. Kralitz 396. Paw 902. Auth. Med. inc. 1073
lunariæ raræ: Geſnerus 207
Malabaricæ: Rheede 401
Marchiæ: Brandenburg. Elsholzius 682
menſes per XII. earum collectio: Kyberus 241
Meſſanæ naſcentes: Caſtellus 886
Mexicanæ: Hernandez 287. Recchus 826
miraculoſæ per naturam: Duretus 183
miranda earum: Jonſtonus 620. Odorinus 651
monſtroſæ: Garmannus 168. Major 566
montis Baldi: Pona 662
morbi earum: Brunsfelſius 860
naturæ earum Carminicè deſcriptæ: Pictorius 335
Noribergæ naſcentes: Beslerus 822
nutritii earum ſucci circulatio: Major 566
obſcuriores explicatæ: Bauhinus 153. Nævius 161. Gvilandinus 807
officinales: Horſtius 353. 360. Judex 365. Rolfinckius 368
Oxonienſis Horti: Auth. Med. inc. 1069
Pariſis naſcentes: Joncquet 247. Cornutus 479
Patavini Horti: Marcellus 108. Turre 342. Schenckius 590. Veslingius 698

Plantæ: Piſani Horti: Auth. Med. inc. 1073
planetis reſpondentes: Bodenſtein 8. Cardilucius 609
Polonienſes: Snebergerus 83
propagatio earum artis beneficio: Scarrack 939
rariores: Cluſius 140. Menzelius 171. Panarolus 250. Sweertius 259. Columna 267. Hernandez 287. Marius 333. Quacelbenus 383. Rhyne 383. Heroldus 423. Bellus 467. Breynius 476. Cornutus 479. Caſearius 549. Cajus 548. Nierembergius 575. Rauwolfius 746. Gvilandinus 807. Boccon 867. Matthiolus 877. Alpinus 926. Dodonæus 936. Aldinus 1027. Cordus 1035. Auth. Med. inc. 1074. *Conf.* Medicamenta: exotica: item Plantæ
ſacræ, ſeu, in Bibliis obviæ: Lemnius 748
ſal earum volatile: Wedelius 344
à Sanctis & Divis nomen habentes: Bauhinus 151
ſemina earum obſervationibus notata: Rajus 665
ſignaturæ earum: Platonicus 85. Fabricius 1050
vanitas: Forget 580
Sileſiæ: Schwenckfelt 163
Sveciæ: Rudbeck 855
ſynonyma: Lonicerus 9. Mentzelius 170. Plantinus 179. Geſnerus 151. Kyberus 241. Joncquet 247. Friſius 732. Gvilandinus 807. *Conf.* Plantæ
Plantæ: tranſlatæ quæ meliùs fiant? Brunsfelſius 860
vegetatio earum: Digbæus 728. Grew 827
vires earum: Macer 16. Alb. Magnus 21. Platonicus 86. Paracelſus 65. Fiera 112. Eobanus 389. Tragus 433. Clavenna 473. Severinus 776. Nevianus 779. Pinguia 435. Helmontius 530. Apuleius 778. *Conf.* Medicamenta: vires: it. Plantæ
abditas cognoſcendi ratio: Porta 536
cognoſcendi ratio ex ſolo ſapore: Abercrombius 1091
Magicæ: Alb. Magnus 21
Ultrajectinæ: Regius 400
umbelliferæ: Moriſon 944
uſus earum: Clavenna 473. Colius 479. Brunsfelſius 860. *Conf.* Medicamenta: uſus: it. Plantæ: vires
Walachienſes: Pilleterius 163
Warſavienſes: Bernhardi 784
Plenitudo: Sylvanius 119. Galenus 190
Plethorâ: Sebizius 809
Pleureſis: *Vid.* Pleuritis
Pleuripnevmonia: Baronius 1043
Pleuritis: Gvajnerius 72. Paracelſus 65. Victorius 124. Acidalius 167. Peucerus 162. Linden 118. Helmontius 529. Arma 5. Stengelius 685.

685. Caſtellus 908. Caſtrenſis 984

Pleuritis: affectus ejus locus: Vitalinus 83. Baldius 109. Manelphus 633. Benedictus 719. Moreau 938

cognitio contra Helmontium: Fontanus 313

curatio ejus: Bonacoſſus 404. Dunus 991

curatio contra Helmontium: Fontanus 313

in curatione ejus errores Medicorum oſtenſi: Holderhoff 260

curatio ejus per Venæſectionem: Thurinus 53. Veſalius 56. Deuſingius 64. Obert. 79. Victorius 124. Bonafides 282. Moreau 937. Trincavellius 1039. 1040. *Conf.* Pleuritis: vena quæ in ea ſecanda? it, Venæſectio in pleuritide

dorſalis: Ballonius 371

duplex: Meyerus 963

febre cum putridâ: Zecchius 705

notha: Urſtiſius 260

oleum contra eam: Caſtro 887

oxymelitis uſus in ea: Cigalinus 284

peſtilentialis: Wierus 702

purgans, an leniens tantùm medicamentum in iis conveniat? Ingraſſias 659

venæſectione curanda: Paniza 767. Montiſianus 774. *Conf.* Pleuritis: curatio ejus per venæſection.

vena quæ in ea ſecanda: Caſſanus 284. Martianus 290. Gomez 328. Thriverius 432. Fuchſius 743. Gardinius 763. Curtius 793. Monardes 839. Briſſetus 882. Calanus 927. Campegius 988. Trincavellius 1039. 1040. *Conf.* Pleuritis: curatio ejus per venæſectionem

vena ſecanda revulſionis gratiâ: Caſelanus 519

vena dextri cubiti an ſemper in ea ſecanda? Rulandus 789

Plica Polonica: Saxonia 405. Gehema 501. Agricola 513. Colle 555. Poſthumus 53. Minadous 694. Gehlerus 816. Fonſeca 947. Veridicus 1002

Plinii auctoritas: Cigalinus 868

fides: Cigalinus 868

patria vera: Cigalinus 868

Plumbum: Sala 58

Pluvia: Mizaldus 76. Drebbelius 226

animalis noxii: Wormius 855

purpurea: Vendelinus 358

ſigna earum: Theophraſtus 1002

Podagra: Bodenſtein 8. Cnoeffelius 42. Villanovanus 91. Pepagomenus 243. Penotus 130. Bergamius 135. Arciſſewski 174. Balliſta 174. Anhardus 258. Torræus 342. Scribonius 370. Eobanus 389. Kunrat 396. Gabucinus 423. Sachetus 431. Loſelius 627. 628. Raicus 665. Elama 933. Sydenham 1024. *Conf.* Arthritis

Podagra: cauſæ: Teuberus 691
cum Colica: de Liberatis 750
curata panaceâ vegetabili: Penotus 130
curatio ejus: Loſelius 628. Teuberus 691. Vege 908. Eraſtus 1014. *Conf.* Podagra
curatio ejus per aquam frigidam: Heyden 409. de Liberatis 749
curatio ejus mira: Lignarides 409
curatio ejus nova: Buſcoſius 406
ſympathetica: Zimara 775
laus ejus: Cardanus 417. Cornarius 504. Carnarius 549. Lucianus 757. Auth. Med. var. 1082
medicamenta contra eam: Heringius 468
natura ejus: Teuberus 691
ſigna: Teuberus 691
ſolatium eâ laborantium: Balde 475
Poenoia, planta: Hünerwolſſius 474
medicamenta ex ea: Hünerwolſſius 474
qualitates ejus: Hünerwolſſius 474
vires ejus: Hünerwolſſius 474
uſus ejus: Hünerwolſſius 474
Pollinctura: *Vid.* Balſamatio cadaverum
Polypus:
cordis: *Vid.* Cor: polypus
narium: *Vid.* Nares: polyp.
renum: *Vid.* Renes: polyp.
Poma:
mandragoræ: *Vid.* Mandragoræ poma
Pompholyx:
emplaſtrum ex ea: Hiera 412
Pondera Medica: Quatrocchus 22. Lacuna 46. Gadaldinus 96. Cleopatra 206. Geſnerus 209. Maſſarius 250. Garbo 245. Wolſſius 165. Agricola 322. Rondeletius 384. Uranius 404. Tovar 433. Prævotius 664. Rhodius 667. Joubertus 734. Eſthius 751. Apulejus 758. Gardinius 762. 765. Neander 819. Nicander 828. Ciaconius 887. Baco 948. *Conf.* Doſis medicamentor. item Menſur. Medic.
vocabula eorum: Peucerus 162
Porcus:
Anatome ejus: Cophon 225. Zerbis 315. Dryander 473
Pori corporum: Eraſm. Bartholinus 261
Poſthumi: Carranza 32
Poſtpraxis Medica: *Vid.* Balſamatio cadaverum
Potulenta: Freitagius 89. Piſanellus 110. Gratarolus 378
varietas eorum: Heredia 155
Potus: Anonymus 59. Freitagius 89. Burchelatus 113. Henriques 329. Mundius 397. Cagnatus 782. *Conf.* Cibaria
calidus: Freinshemius 583. Caſtalio 709. Mappus 779. Butius 1045

Potus: frigidus: Caſtalio 709. Caſtrenſis 984. Butius 1045
abuſus ejus: Maſinius 838
in morbis: Coſtæus 561
noxius: de Lignamine 660
parandi eos ratio pro infirmis: Villanovanus 91
ſalubris: Schaccus 298. de Lignamine 660. *Conf.* Potus
Practica Medicina: *Vid.* Praxis Medica
Practicorum errores: *Vid.* Errores Practicorum
Præcipitantia medicamenta: Ettmüllerus 815
abuſus eorum: Ettmüllerus 815
uſus eorum: Ettmüllerus 815
Prædicendi ratio: *Vid.* Prognoſtica
Prædictiones: *Vid.* Prognoſtica
Prægnantes: Altomarus 251. Politius 80. Caſtro 946. Pinæus 967
accidentia earum: Bonaciolus 760
cura earum: Gvintherius 598. Bonaciolus 760
morbi earum: Mercatus 765. 766. Heredia 900. Wolffius 165. Caſtro 946. *Conf.* Mulierum morbi
Præparantia medicamenta: Curtius 832
Præſagia Med. *Vid.* Prognoſtica
Præſervatio corporum debilium in aere ſubtili: Montagnana 117
Præſidia Medica: *Vid.* Remedia
topica omnia examinantur: Schopffius 3. *Conf.* Medicamenta: topica
quomodo rectè adhibenda? Schopffius 3
univerſalia omnia examinantur: Schopffius 3
quomodo rectè adhibenda? Schopffius 3
Prandium: Thurinus 54. Bettus 74. Garbo 245. Rocca Contrada 758. de Oddis 847. Bagellardus 867
modus ejus: Curtius 793
portio ejus: de Oddis 847
Praxis Medica: Gaſſarus 6. Albicus 22. Trallianus 27. Bertocius 32. Lupeus 33. Stella 262. Moreſcottus 473. Sennertus 236. Rudius 266. Platerus 271. Jater 24. Bellocatus 30. Alſaharari 34. Alpago 38. Serapio 681. Francancianus 69. Villanovanus 91. Barzizius 174. Peutingerus 179. Linden 61. Agvilera 61. Weickardus 90. Bauderonus 133. Aurelianus 135. Canevarius 243. Garbo 245. Amicus 246. Fontanus 247. Leo 249. Liddelius 253. Joel 288. Tectorius 289. Sylvius 299. Bravo 153. Peucerus 162. Masbachius 334. Primiroſius 492. Damaſcenus 504. Bertinus 323. Kraut 332. Bruele 365. Warenius 404. Graſeccius 328. Pictorius 335. Petræus 399. Regius 400.

400. Smitzius 516. Contecillus 516. Concoregio 556. Wechtlerus 559. Beyerus 600. Corteſius 526. Dolæus 571. Decketus 305. Heurnius 605. 606. Pulverinus 603. Cardilucius 608. Weckerus 616. Jonſtonus 621. Marlianus 635. de Gradibus 637. Savonarola 642. Gieswein 658. Platearius 662. Serapion 681. Sporiſchius 685. Stockerus 688. Finckius 699. Claudinus 720. Balbian 726. Fiſcherus 729. Joubertus 734. 735. Riverius 739. Fuchſius 742. Jacchinus 745. de Victoriis 747. Mercatus 765. Severinus 775. Cornachinius 778. Gatinaria 778. Rulandus 790. Sebizius 810. Blanchellus 811. Ettmüllerus 815. Paſchalius 816. Ruckerus 821. Frambeſarius 829. Bertrutius 830. Epiphanius 833. Piſo 842. Nonus 846. Horatianus 846. Oribaſius 858. Maroltus 859. Ægineta 865. Barbette 867. du Be 867. Sorbait 871. Bayro 880. Camanes 882. Gorræus 892. Gürling 813. Serenus 928. Dodonæus 936. Rogerius 948. Lazius 971. Campegius 986. ſeqq. Calopetræus 1012. Dorncreilius 1028. Möllenbrock 1031. Martinius 1035. Taranta 1037. Trincavellius 1039. 1040. Vidius 1041. 1042. Burgundus 1044. Höferus 1051. Kneringius 1051. Auth. Med. inc. 1072. 1074. 1075. Auth. Med. var. 1077. *Conf.* Medicina: Practica: it. Morbus: cauſæ eorum: curatio eorum.

Praxis Medica: Empirica: Bonipertus 413. *Conf.* Empirica Medicina

prænoſcere quæ oporteat eam aggreſſuros: Santorellus 82. Galenus 194

reformatio ejus: Avletius 19. Paracelſus 105

Prognoſis: *Vid.* Prognoſtica

Prognoſtica: Rhazes 4. Laurentius 48. Conſtantinus 63. Ludovicus 74. Gordonius 128. Martinengus 167. Vega 181. Gomedi 181. Galenus 202. Cariſtius 246. Rudius 266. Rubeus 296. Valleſius 303. Chriſogonus 270. Gallego 318. Cardanus 416. Popus 506. Copus 372. Gratarolus 377. Blacvodæus 391. Cvellar 393. Perlinus 429. Bicaiſius 467. Hollerius 485. Mercurialis 426. Hippocrates 449. Mariſcottus 473. Phrygius 474. Fontanus 481. Lavelli 487. Schenckius 590. Gorræus 596. Argenterius 521. Bravus 546. Butinus 547. Heurnius 606. 607. Hucherus 610. de Saviis 614. Jonſtonus 620. 621. Molpeus 644. Varandæus 696. Martianus 724. Laurentianus 735.

735. Jacchinus 745. Duretus 762. Ferrantus 762. Lemoſtus 764. Taurellus 845. Blondellus 881. Holtzemius 893. Savona 921. Alpinus 926. 927. Fludd 942. Fonſeca 947. Caſtrenſis 984. Thaddæus 991. Eraſtus 1016. Mouſetus 1021. Trincavellius 1039. Author. Med. inc. 1068
Prognoſtica: admiranda: Cardanus 416
divina futurorum: Neuhuſius 255
fallacia: Heredia 155
Hippocratis: Lopus 33. Gadaldinus 96. Horn 115. Victorius 124. Jacotius 244. Rabelæſus 294. Opſopœus 652
Carminic. Ellingerus 44
Mathematica ex ſcientia: Faber 183. Galenus 190
ſecundùm temporum conſtitutiones: Turre 301
vera dari: Jacchinus 744
Problemata Medica: *Vid.* Quæſtiones Medicæ
Procatarcticæ morborum cauſæ: Rheginus 842. *Conf.* Non naturales res
Propola: quid nominis? Cagnatus 782
Prudentia Medica: *Vid.* Medica Prudentia
Prunella: *Vid.* Angina
Pruritus: Archigenes 86. Venerosius 434. Puteo 1053
Pſilotra medicamenta: *Vid.* Pili: medicamenta eos extirpantia
Ptiſana: Ludovicus 73. Galenus 189. Donzellinus 420. Lalamantius 624. Minadous 693. Claudinus 720. Lucio 803. Dodonæus 936
modus eam faciendi: Honeſtus 176
pleuriticis ſalutaris: Minadous 693
uſus ejus: Vaſſæus 697
Pudendagra: *Vid.* Gallicus morbus
Pudor: Ludovicus 74
Pueri: *Conf.* Infantes
angina eorum epidemica: *Vid.* Angina pueror. epidem.
diæta eorum: Hucherus 610
educatio eorum: Actuar. Johannes 7
morbi eorum: *Vid.* Infantium morbi
ſanitas eorum conſervanda: Trunconius 499
ante partum, in partu, & poſt partum: Trunconius 499
Puerperæ:
cura earum: Gvintherius 598. *Conf.* Puerperæ: regimen
curatio earum: Bon 545
morbi earum: Mercatus 765. 766. Caſtro 946
purgans medic. ſeptimo à partu die iis competere: Lymbiſanus 470
regimen: Bon 545. Movius 825. *Conf.* Puerperæ: cura earum
venarum cubiti ſectio: Lazarus 614

Puerpe-

Puerperium:
numerus ejus: Fabrotus 139
Veterum: Bartholinus 1007
Pullitio: Veslingius 698. Schraderus 727. Malpighius 773. *Conſ.* Ovum
Pullus: Schoockius 791. Steno 843
formatio ejus: Aquapendens 421. *Conſ.* Ovum: formatio ejus
juſculum ejus: *Vid.* Pulli juſculum
Pulmones: Landus 121. Milichius 488. Malpighius 772. 773
affectus p. n. Gvajnerius 72. Montagnana 117. Victorius 123. Mercatus 765
catarrhus: Schneiderus 222
hydrops: Bartholetus 269
morbi eorum ab humorum defluxu: Fumanellus 70
in iis convenit uſtio capitis: Fumanellus 70
motus: Maurocordatus 26. Galenus 198. Bartholinus 1010. Auth. Med. inc. 1074. *Conſ.* Reſpiratio
motus eorum cauſa in inſpiratione: Cauſe 166
ſubſtantia: Bartholinus 1010
tubercula: Heredia 155
vomicæ expurgatio: Alexandrinus 718
uſus: Mauro cordatus 26. Sylvius 299. Swamerdam 689
vulnus: Fumanellus 70
Pulſus: Ægidius 14. Alexius 23. Maſſarias 25. Cleyer 42. Cœlius 62. Martorellus 74. Santacruz 80. Gadaldinus 96. Paracelſus 104. Gordonius 129. Theſaurus 138. Galenus 192. Geſnerus 208. Sylvius 299. Valleſius 303. Rudius 265. Mena 273. Sanches 297. Bravo 155. Valla 342. Capivaccius 414. Fulginas 319. Saxonio 405. Cruſerius 408. Lavellius 487. Nuneſius 506. Valleſius 303. Gutierrez 626. Savonarola 643. Zecchius 705. Struthius 712. Bellinus 731. Roganus 747. Mercatus 765. 766. Gregorius 786. Griſignanus 868. Galea 891. Gaſſendus 891. Galeo 902. Haſenrefferus 957. Polidamus 1033. Binder 1037. Auth. Med. inc. 1072. Auth. Med, var. 1082. Abercrombius 1091
Pulſus: cauſa ejus: Galenus 192. Roganus 747. *Conſ.* Pulſus
differentiæ: Altomarus 252. Roganus 747. Brunsfelſius 861
dignotio ejus: Galenus 192. Marci 634. Roganus 747
intermittentis præſagiū: Wierus 702
movendi eum virtus: Fiera 12
præcognitio ex eo: Galenus 192. Roganus 747
uſus ejus: Galenus 192
Pulvis Med. Magnus 838
Pharmaceuticarum Officinarum omnes examinantur: Braſavolus 78
ſclopeti: Ferrus 32. *Conſ.* Sclopeti pulvis: Ferrus 32

Pulvis

Pulvis: ſympatheticus: *Vid.* Sympatheticus pulvis
tormentorum: *Vid.* Pulvis: ſclopeti
Puncturæ venenatorum animalium: *Vid.* Venenatorum animalium morſus
Pupillæ oculi phthiſis: Meniotius 74
Purgantia medicamenta: Maſſarias 25. Morellus 270. Mena 273. Sanches 297. Libavius 49. Braſavolus 78. Cronenburgius 128. Galenus 192. Fallopius 311. Gerhardius 318. Puteanus 383. Paſchaſius 399. Bonacoſſus 404. Hippocrates 451. Contaronus 560. Fragoſus 580. Freitag 583. Heurnius 606. 607. 608. Nabasluesius 648. Tagaultius 690. Bauſchius 740. Tozzus 757. Gardinius 762. Curtius 831. Hovel 836. Brunsfelſius 860 861. Grüling 913. Dodonæus 936. Epheſius 952. Schonbornius 959. Campegius 988. Eraſtus 1015. 1016
Alphabetico ordine omnia enumerantur: Geſnerus 209
aquæ frigidæ potus poſt ea: Ingraſſias 660
aquam evacuantia: *Vid.* Hydragoga medicamenta
attractio eorum: Fiera 112. Dorncreilius 1028
caſtigatio eorum: Meſues 640
Chymica: Colle 555. Freitag 583
Purgantia medic. Chymica præſtant Galenicis: Gramannus 596
curandi ratio per ea: Bravus 546
delectus eorum: Meſues 640
doſes eorum: Paulli 972. Dorncreilius 1028. Brendelius 1052
doſes eorum inveſtigandi ratio: Haslerus 601. Dorncreilius 1028
facultas eorum: Galenus 193. Cardanus 417. Argenterius 522. Hannemannus 629. Pechlinus 650. Eraſtus 1015. Brendelius 1052
gummi novum: Reudenius 821
humorem ſibi familiarem cur attrahant? Dorncreilius 1028
incommoda eorum: Johannius 620
operentur quomodo? Scheg-kius 494. Argenterius 522
ordine quo exhibenda? Nehemia 3
Pharmaceuticarum Officinarum omnia examinantur? Braſavolus 78 (246
pituitam educentia: Diogenes
proprietates eorum inveſtigandi ratio: Haslerus 601
ſerum evacuantia: *Vid.* Hydragoga medicamenta
tempore quo exhibenda? Nehemia 3. Galenus 192. Socius 846. Vitalis 960
uſurpanda? Nævius 162. Socius 846
vegetabilia: Rolfincius 368
vis eorum: *Vid.* Purgant. med. facultas

Purga-

Purgantia medic. uſus eorum : Meſues 640
Purgatio : Lonicerus 9. Antylus 84. Landus 121. Cachetus 174. Altomarus 251. Mena 273. Salandus 274. Sanches 297. Bravo 155. Valla 343. Petræus 399. Montuus 428. Munſterus 645. Zecchius 705. Jacchinus 744. Duretus 762. Grüling 913. Dorncreilius 1028. Martinius 1035
aſtrorum influentiæ reſpondeat : Kolnerus 623
concoctio an ante eam ſemper ſit expectanda ? Odonus 136
impedimenta ac remoræ : Bruno 490
incongrua : Joſtrerius 713
medicamentorum quo genere fieri debeat ? Gazius 71. Galenus 192. Sebizius 808. *Conf.* Purgantia medicam.
modus ejus : Bruno 490. Socius 846. *Conf.* Purgatio : ratio ejus
morbi quales eâ curandi? Nehemia 3
morborum & ſymptomatum eorum, quæ illam vitioſam aut comitantur, aut conſequuntur, curatio : Ranchinus 295. Ulſtenius 994
morborum in principio : Maſſarias 25. Paternus 126. Münſterus 645
morborum in principio vel augmento an inſtituenda ? Bucius 249. Geocrinus 286. Gabrielii 314. Valdanius 712
Purgatio : nimia : Melderus 639. Oribaſius 858
parca facienda : Paniza 767
pueris an ante 14. annum conveniat ? Bucius 248
quando inſtituenda ? Rapardus 295. Ingraſſias 659. Sebizius 808. Socius 846. Scipio 962
quibus conveniat ? Galenus 192. Sebizius 808. Scipio 962
ratio ejus : Gabrielii 314. Pictorius 124. Chicotius 551. Fernelius 578. Freitag 583. Merenda 657. Sebizius 808. Villanovanus 824. Peramato 902. *Conf.* Purgatio : modus ejus
ſymptomata ei ſupervenientia : Pictorius 124
turgente materiâ an tantùm inſtituenda ? Trincavellius 1039
viæ ad alvum : Bruno 490
per vices : Mantelus 487. Pallu 1039
uſus ejus tempeſtivus : Citeſius 284
Purpura : Columna 268. Major 566
Purpura, febris : *Vid.* Febris purpurea
Putredo : Mercenarius 86. Meurerus 178. Betera 270. Caſerta 379. Crato 562. Oddus 780. Sanctus 781. Roboretus 847. Melioratus 936. Simonius 980.

980. Eraſtus 1015. 1016. Baldutius 1034
Putredo: cauſæ ejus: Rodewald 296. Eraſtus 1015
- cauſæ ejus in corpore humano: Hermannus 604
- definitiones veræ: Hermannus 604

Pygmei: Paracelſus 106
Pylorus Ventriculi: Helmontius 529
Pyrethrum, planta: Marius 333

Q.

Quæſtiones Medicæ: Mundella 31. Triſſinus 31. Leo 36. Cæſalpinus 40. Chioccus 41. Kragius 45. Pona 94. Vasques 97. Hierovius 115. Baldinus 125. Orme 143. Felix 166. Cachetus 175. Jatroſophiſta 166. Sennertns 235. Ferdinandus 260. Platerus 271. Bayle 281. Bartholinus 261. Reies 163. Fulginas 319. Cautunger 324. Hebenſtreit 329. Valla 342. Horſtius 565. Aſineus 391. Ximenes 434. Bentius 471. Bartſchius 475. Forolivienſis 482. Matheatius 532. Beverovicius 542. Roſenbergius 549. Colle 555. Jacobi 611. Matthæi 636. Stephanus 686. Schoockius 715. Craſſus 726. Joubertus 733. Fuchſius 743. Montiſianus 774. Severinus 774. Wolphardus 781. Zuccarus 782. Henricus 786. Rulandus 791. Weinrichius 792. Moronus 797. Sebizius 808. Fontanus 833. Sorbait 872. Zacchias 873. Sclanus 956. Trincavellius 1039. 1040
- Medico-Philologicæ: Naudæus 315. Hoffmannus 157

Quadrupedes: *Vid.* Animalia quadrupedia
Qualitates:
- deleteriæ: Betera 270
- electricæ: *Vid.* Electricæ qualitates
- incorporeæ an ſint? Galenus 203. Hippocrates 449. Limanus 470
- magneticæ: *Vid.* Magnetic. qualitates
- malignæ: Betera 270
- occultæ: *Vid.* Occultæ qualitates
- primæ: Nevianus 779
- ſecundæ: Nevianus 779
- tertiæ: Nevianus 779
- ſingulares cùm in homine, tum in animantibus quibusdam aliis: Pyrkmajr 435

Quartana febris: Villanovanus 91. *Conf.* Febris: quartana
Quercus: Chovl 551
Quies morbis in curandis ſervanda: Zacchias 874
Quinta eſſentia: Billichius 22. Politius 80. Paracelſus 104. Witeſteyn 147. Drebbelius 226. Rupeſciſſa 674
- confectio ejus: Libavius 51

Rabidi

R.

Rabidi canis morſus: Roſcius 1. Paræus 37. Baccius 39. Mancinellus 93. Variſmannus 697. Meyerus 963. *Conf.* Rabies: canina
cauterii actualis uſus in eo: Danielis 231
venenum: Hebenſtreit 329
Rabies: Danielis 231. Codronchius 112. Meniotius 74. Bonaventura 270. Bauhinus 540. Aromatarius 708. Epheſius 952. Steffecius 985
acetum vini in ea commendatur: Heyden 409
canina: Mercurialis 425. Bravus 546. Marcellus 771. Vergilius 773. Dioſcorides 874. Poſidonius 925. *Conf.* Rabidi canis morſus
catuli in eâ laborantium urinis: Fabricius 1096
luporum: Bauhinus 540. Marcellus 771. *Conf.* Lycanthropia
Rachitis: Gliſſonius 386. Mayow 638
Radices plantarum: Mizaldus 76
virtutes earum: Paracelſus 105
uſus earum in Medicina: Mizaldus 76
Raiæ Anatome: Steno 843
Ramex: *Vid.* Hernia inteſtinalis
Ranæ: Jacobæus 855
natura earum: Libavius 50
uſus earum: Libavius 50
Rarefactio Chymica: Staht 325
Raucedo; Meniotius 75. Codronchius 112. Schneiderus 222. Oribaſius 858
Reactio: Trincavellius 1039. 1040
Recepta: *Vid.* Remediorum Formulæ
fabrica eorum: Moreſcottus 34. *Conf.* Formulæ remedior.
medicaminũ omnium: de Partibus 491
Recidivæ morborum: Bravo 155. Bogdanus 786. Tilingius 800
Refrigeratio: Sebizius 811
Remedia: Hund 770. Brunsfelſius 861. *Conf.* Medicamenta
Alphabetico ordine diſpoſita contra omnes morbos; Pertocius 32
ex animalibus: Aphricanus 223
cognitio eorum: Aphricanus 223
experta omnia: Wolffius 165. *Conf.* Experimenta Medica
formulæ eorum: Gorræus 596. 892. Tectorius 289. Bauhin. 152. Wolffius 165. Blaſius 348. Rondeletius 384. Mynſicht 387. Grim 410. Jüncken 601. Sangmaiſter 654. Sadlerus 675. Stockerus 688. Schenckius 692. Varandæus 697. Eſthius 751. Banzerus 777. Ettmüllerus 815. Cheſneau 832. Morellus 900. Tuſſignanus 907. Müllerus 920. *Conf.* Medicamenta: compoſita: item formu-

formulæ præſcribendorum: it. ſingularium deſcriptiones

Remedia: morbos contra omnes: Ronſſeus 109. Jacotius 244
opportunitas eorum: Thriverius 432
Paracelſus: Grembs 291
ſecreta: Geſnerus 209. Pona 293. *Conf.* Experimenta Medica
uſus dexter: Emericus 285. Mercatus 765
uſus: errores circa eum: Primiroſius 492

Reminiſcentia: *Vid.* Memoria

Renales capſulæ: *Vid.* Renes ſuccenturiati

Renes: Landus 121. Loſelius 628
abſceſſus eorum: Petreius 973
affectus p. n. eorum: Maſſarias 25. Montagnana 116. Heyl 177. Galenus 203. Paracelſus 103. Joel 288. Alpherio 472. Arma 581. Varandæus 696. Mercatus 765. Epheſius 952. Baronius 995
calculi: *Vid.* Calculus: renum
calculoſorum curatio: Augenius 469
dolor: Fumanellus 69
exulceratorum curatio: Augenius 469
febres: Paracelſus 103
monſtroſi: Blaſius 348. Botallus 741
officium: Euſtachius 115. *Conf.* Renes: uſus in Venereâ re. Wormius 855
polypus eorum: Sponius 1094
ſerum: Paracelſus 103
ſtructura: Euſtachius 115. Bellinus 731. Malpighius 772. Tilingius 799
ſuccenturiati: Petruccius 710
uſus: Borellus 514. Tilingius 799. *Conf.* Renes; officium

Res naturales; *Vid.* Naturales res

Res non naturales: *Vid.* Non naturales res

Res ſecundùm & p. n. Horſtius 485

Res p. n. Gavaſſetius 816

Reſinæ: Bellonius 880. Burgundus 1044

Reſolutio: *Vid.* Paralyſis

Reſpiratio: Deuſingius 66. Cauſe 166. Bartoletus 269. Sylvius 299. Aquapendens 421. Lamzweerde 531. Mayow 638. Swamerdam 689. Tozzus 757. Sebizius 810. Alvernia 876. Gaſſendus 891. Dunus 992. *Conf.* Pulmones: motus
cauſæ ejus: Galenus 187
difficilis: Ludovicus 73. Gadaldinus 96. Galenus 187. Bartoletus 269. Cardanus 417. Cornarius 503. *Conf.* Aſthma
fœtûs in utero: *Vid.* Fœtus: reſpiratio in utero
inſtrumenta ejus: Aquapendens 421. Nicolus 841
morbi partium ei ſervientium: Victorius 123
motus voluntarius non eſt: Dunus 992
uſus ejus: Teleſius 127. Galenus 187.

187. Entius 325. 1092. Thruſton 771. Author. Med. inc. 1074. *Conf.* Reſpiratio
Reſuſcitatio rerum : Paracelſus 125
Retenta p. n. Lymbiſanus 470
Revulſio: Galenus 196. Balamius 273. Sebizius 810. Dunus 991. 992. Eraſtus 1016
Rhabarbarum : Bettus 74. Tilingius 799. Campegius 987
lienteriæ, dyſenteriæ, & adſtrictionis gratiâ an ſit comburendum? Duraſtantes 505
ſubſtantiâ exhibitum magis an ſolvat alvum, quàm in infuſione? Odonus 136
Rhagades : Hampius 598
curatio earum: Hampius 598
Rhaponticum: Alpinus 926
Rhaſes: Opera ejus Latinè reddita : Veſalius 56
Rhevma : *Vid.* Catarrhus
Rhevmatiſmus : Meniotius 74. Ballonius 371. Chicotius 551. Vigirius 698. Cattier 714. *Conf.* Catarrhus
Rigor : Gadaldinus 96. Galenus 190. Sebizius 811. *Conf.* Febris: rigor
Riſus : Mancinius 167. Berrelarius 258. Goclenius 949. 950. Joſſus 828
cauſæ ejus : Ant. Laurentius 47
effecta ejus : Ant. Laurentius 47
Ros : Mizaldus 76. Nardius 649. Burgundus 1045
Roſa : Fumanellus 69. Monardes 839. 840
Roſa: Alexandrinæ 839
facultates : Fumanellus 69
Hierichuntica : Sturmius 688
motus ejus : Sturmius 688
natura ejus : Sturmius 688
proprietates ejus : Sturmius 688
partes ejus: Monardes 839
Perſicæ: Monardes 839
ex roſis, quæ fiunt, omnium facultates : Fumanellus 69
ſucci ex iis expreſſi temperatura : Monardes 839
vitæ pulvis : Sala 58
Ruminantia animalia : *Vid.* Animalia ruminantia
Ruminatio: Peyerus 558
cauſæ ejus : Peyerus 558
humana : Burgowerus 547
organorum ei inſervientium ſtructura: Peyerus 558
utilitas ejus : Peyerus 558
Rupicapra : *Vid.* Dama
pilæ earum : *Vid.* Ægagropila
Ruſtica res : Abſyrtus 3. Anatolius 37. Lacuna 46. Politianus 47. Aphricanus 85. Apuleius 85. Ariſtoteles 88. Bononicaſis 132. Caſſianus 165. Heresbachius 210. Damageron 229. Democritus 243. Didymus 245. Diophanes 248. Florentinus 274. Fronto 310. Alexandrinus 323. Agrippa 393. Hierocles 412. Hippocrates 440. Cornarius 503. Camerarius 507. Braſſica-

ſicanus 514. Leontinus 747. Columella 758. Cato 780. Varro 780. Taurus 863. Pamphilus 863. Paxamus 874. Pelagonius 875. Victorius 910. Pythagoras 928. Quintilius 928. Sotion 981. Tarentinus 990. Zwingerus 999. Theomneſtus 999. Varro 1037. Vindanionius 1046. Xenophon 1052. Zoroaſter 1056. *Conf.* Agricultura
Ruſtica res: laudes ejus: Turri 342

S.

Saccharum: Sala 58. Salmaſius 205. Tackius 689. Burgundus 1044. Auth. Med. inc. 1073
Sachſii, Philip. Jacob. vitæ deſcriptio: Major 565
Sagæ: Paracelſus 106. Scribonius 370. Vierus 702. Eraſtus 1014. Auth. Med. inc. 1069
aquæ innatationem nullum eſſe earum indicium: Heurnius 605. 606
ludi earum: Joel 289
natura earum: Scribonius 370
poteſtas: Scribonius 370
purgatio per aquam frigidam: Scribonius 370
Sagittarum extractio: Horatianus 846
Sal: Billichius 72. Paracelſus 105. Plinius 137. Penotus 130. Miede 126. Evchyon 246. Kozak 684. Wigandus 703. Untzerus 801
Sal: abſinthii: *Vid.* Abſinthium: ſal ejus
armoniacum: Penotus 130
brodium ejus: Penotus 130
Chymica confectio: Libavius 51
compoſitio: Garlandius 587
empiricum: Miede 126
experimenta eorum nova: Hanhardus 1095
figuræ: Rhyne 383
fixum: Ramſaius 139. Kungelius 623
geniale: Miede 126
herbarum: *Vid.* Plantæ: ſal earum volatile
Medicum: Miede 126
myſticum: Miede 126
nitrum: Penotus 130
: morbis diverſis quomodo adminiſtrari debeat? Penotus 130
præparatio: Penotus 130
Philoſophicum: Miede 126. Nuyſement 248. Combachius 761. Sendivogius 822. Raphael 954
Phyſicum: Miede 126
plantarum volatile: Wedelius 344
Ponticum: Sendivogius 822
præparationes variæ: Penotus 130
reſolutiones ejus in corpore humano: Kozak 684
ſeparatio ejus ab aqua: Leibnutzius 1093
tartari volatile: *Vid.* Tartari ſal volatile: de Comitibus 761
varietas: Garlandius 587

Sal: vegetabilium præparandi ratio: Penotus 130
vires: Penotus 130
vitrioli: Penotus 130
volatile: Ramſaius 139. Becke 240. Kungelius 623
plantarum volatile: Wedelius 344
uſus: Snebergerus 83. Garlandius 587
Sala, Angelus: defenditur 58
Salamandra: Paracelſus 108. Wurffbainius 654
Salinæ: Gvidius 596
Saliva: Mercurialis 426. Seidelius 495. Vaſſeur 769
ductus ejus novi: Steno 844. Bartholinus 1089
Salivatio immodica & indecora: Vigirius 698
Salmo, piſcis: Peyerus 558
Salvatella vena: Caſtellus 886
abuſus ejus: Severinus 776
manûs ſiniſtræ ſectio ejus in Lienis affectibus: *Vid.* Salvatellæ venæ ſiniſtræ manus ſectio in affectibus ejus an conveniat?
uſus: Severinus 776
Sambucus: Blochwitius 785
affectus p. n. contra quos medicamenta ex eo parata conducant? Blochwitius 785
medicamenta ex eo parabilia: Blochwitius 785
Sancti Viti morbus: Paracelſus 106
Sandali: Fallopius 312. *Conf.* Santalum lignum
Sandaracha
potus ejus: Caſtellus 886
Sangvificatio: Deuſingius 64
inſtrumentum primum: Scheggkius 494
organum ejus: Hannemannus 629. Riolanus 670
Sangvis: Barbatus 412. Carvinus 549. Boyle 940. Bohnius 1094
abuſus: Bartholinus 1009
albatio: Barbatus 412
accenſio: Willis 1025. 1026
in arteriis an naturâ contineatur? Galenus 187
bilioſis an maximè abundet? Alexandrinus 718
calor in corde auctus: Deuſingius 64
catarrhus ejus: Schneiderus 222
circulatio ejus: Bravo 155. Hofmannus 159. Harveius 378. Citadinus 392. Conringius 407. Primiroſius 492. Entius 325. Regius 400. Beverovicius 543. Riolanus 670. Tozzus 757. Highmorus 827. Schlegelius 869. Gaſſendus 891. Cartes 937. Lowerus 939. Drake 948. *Conf.* Sangvis: motus in animalibus
ex Hippocrate probata: Linden 518
cum maris fluxu & refluxu comparata: Sachs 914
color: Lowerus 939. *Conf.* Sanguis: tinctura
effuſio: Cajus 125
evacuationes ſponte & arte factæ: Bayle 282
fluxus quomodo coercendus? Cardanus 417
generatio: Conringius 407

Sanguis:
hauſti mirandi effectus: Libavius 50
humanus: Penotus 130
vetitus: Theophilus 173. Salmaſius 205. Bartholinus 1009
uſus in Medicina: Penotus 130
judicium, venâ ſectâ, de eo: *Vid.* Sanguis venâ ſectâ ex eo judicium
mictus: Archigenes 86. Arcella 726. de Liberatis 750
miſſio ejus: *Vid.* Venæſectio
ultra mortem: Paracelſus 196
motus in animalibus: Spigelius 12. Harveus 378. 1093. Walæus 701. Pariſanus 17. Deuſingius 64. Leichnerus 253. Licetus 278. Cauſe 166. Ulmus 304. Sylvius 299 *Conf.* Sanguis: circulatio ejus
auctus: Swamerdam 689
imminutus: Swamerdam 689
motus ejus in corde: Folius 134. Botallus 741
natura: Bettus 542. *Conf.* Sanguis
ortus: Bettus 542
rubentis cauſa: Bennettus 175. *Conf.* Sanguis: tinctura
ſerum ejus: *Vid.* Serum: ſanguinis
ſiſtens eum confeſtim liquor: Weber 560. Bohnius 1094
ſpiritus ejus: Boyle 940
ſputum: Fumanellus 70. Vezalus 269. Pelshoverus 589. Caſtellus 908. Cruce 1043
Sanguis: tinctura: Sylvius 299. *Conf.* Sanguis: color
transfuſio: Mercklinus 320. Tardy 205. Kleinius 289. Major 566. Elsholtins 682. Manfredus 869
confutata: Sandinellus 118
tranſitus à dextro in ſiniſtrum cordis ventriculum: Folius 123. Botallus 741
venâ ſectâ ex eo judicium: Bruno 490. Fernelius 578. Jeſſenius 617
in venis ſanorum corporum quòd actu ſit: Caſſanus 373
vetitus: *Conf.* Sanguis: humanus vetitus
uſus: Deuſingius 64
Sanitas: Freitagius 583. Oddus 779. Agerius 829. Wirdig 966
conſervanda: Duſus 16. Petronius 27. Gazius 70. Niger 79. Raberius 82. Santorellus 82. Villanovanus 91. Averroes 94. Gadaldinus 96. Moles 116. Montagnana 117. Benedictus 121. Gordonius 129. Durans 166. Galenus 203. Geſnerus 209. Elimithar 258. Ferdinandus 260. Rudius 265. Bartoletus 269. Cocanarius 269. Bacon 250. Bernhardinus 282. Covrellus 285. Stabilis 298. Landus 224. Pulcharellius 224. Pomis 241. Cariſtius 246. Tarta-

Tartaqua 315. Landrinus 315. Pictorius 335. Valla 342. Horſtius 359. Patinus 369. Hildanus 374. Fridævallius 471. Joepſerus 486. Oethæus 334. Eobanus 389. Nollius 397. Rantzovius 400. Schillingius 402. Thriverius 433. Calvinus 506. Cardanus 524. Donzellinus 420. Montuus 428. Struppius 511. Hippocrates 445. Bontius 476. Bordinus 476. Fuhrmannus 482. Pratenſis 505. Argenterius 522. Colle 556. Curio 563. Follinus 409. Bickerus 543. Philonius 573. Scharandæus 614. Jonſtonus 620. Katſchius 621. Liebaultius 627. Matthæi 636. de Mediolano 638. Stephanus 685 686. de Hamuſco 696. Lommius 707. Alexandrinus 717. Kamintus 728. Zaccagninus 729. Leſſius 745. Lobera 764. Mercatus 765. Magninus 770. Cagnatus 782. Panſa 788. Ruckerus 821. Nicolus 841. Gorræus 892. Haſſardus 893. Tuſſignanus 908. Valerius 908. Plutarchus 924. Polybus 924. Calanus 927. Maimonides 929. Lullius 932. Moreau 930. Fludd 941. Gropretius 944. Montanus 944. Fonſeca 947. Auſtrius 962. Guntherus 971. Campegius 998. Brigthus 1027. Loberus 1033. Binder 1037. Vidius 1041. Furno 1046. Auth. Med. inc. 1071. 1072. 1075. Fiera 112. 1088. *Conf.* Diæta: it. Sanitas: regimen

Sanitas: functiones: Averroes 94
- latitudo ejus: Altomarus 251
- natura ejus: Santorellus 82. *Conf.* Sanitas
- regimen: Abenzoar 2. Albicus 22. Villanovanus 91. Avicenna 91. Elimithar 258. *Conf.* Sanitas: conſervanda

Santalum lignum: Claudinus 720
- temperamentum eorum: Placotomus 661

Saphena vena:
- lienis in affectibus an ſecanda ſit? Feroldus 422
- menſium in ſuppreſſione ſecanda: Torrinus 119

Saphyrus:
- abuſus in Medicina: India 287

Sapo:
- genera varia: Saxonia 405

Sapor: Cajus 125. Bellinus 731. Gryllus 732. Eraſtus 1015. 1016
- acidus: Calanus 927
- amarus: Gryllus 732
- acris: Calanus 927
- auſterus: Calanus 927
- cauſæ: Bravus 546
- differentiæ: Bravus 546
- dulcis: Gryllus 732
- effectus: Bravus 546
- genera varia: Teleſius 127

Sarcinoma teſticuli: *Vid.* Teſticuli ſarcinoma

Sarſaparilla: Cardanus 418. Heſſus 605.

605. Claudinus 719. 720. Maſſa 839. Philologus 1022. Auth. Med. var. 1078
Saſſafras : Neander 649. Claudinus 719. 720
Saturnus: *Vid.* Stannum
Satyri : Boſcius 626
Satyriaſis : Soranus 981
Saxifragia, herba : Marius 333
Scabies : Chioccus 41. Hayck 992
contagium ejus : Chioccus 41
encomium ejus : Czanakius 792
Gallica : *Vid.* Gallica ſcabies
Scarabæi : Liſter 787
Scarificatio: Paracelſus 104. Galenus 194. Balamius 273. Rulandus 789. Grüling 913. Alpinus 926. *Conf.* Cucurbitulæ
aurium : Minodous 693
malitioſa : Libavius 52. Sporiſchius 685. Widemannus 781. Schnitzerus 969
modus ejus : Botallus 741
morbi per eam curandi : Rulandus 789. Sebizius 810
Sceleta animalium variorum : Coiter 1049
conficiendi modus : Paulli 973
Sclopeti pulvis : *Vid.* Pulvis ſclopetorum
Sclopetorum vulnera : Ferrus 32. Paræus 36. Maggius 116. Peccettius 292. Plazzon 293. Hildanus 374. Lebſetter 487. Boſcus 465. Rota 582. Fallopius 311. Schwabus 680. Quercetanus 711. 712. Botallus 741. Auth. Med. var. 1080
Scorbutus : Dreyer 2. Weickardus 92. Ronſſeus 108. Brunnerus 110. Sennertus 237. Echtius 574. Wierus 404. 702. Langius 170. 625. Alberti 474. Martini 488. 794. Brucæus 392. Reusnerus 430. Albinus 473. Hamberger 328. Horſtius 362. Charleton 365. Botterus 391. Bra 392. Stubendorfius 688. 712. Schmidt 768. Albertus 953. Eugalenus 966. Paulli 973. Willis 1025. 1026
cauſa proxima : Paulli 973
genarum coarctatio in eo : Albertus 953
grandini ſuum ſimilis : Albertus 953
herba eum curans : Munting 3
Scorpio : Wolffius 165
Scorzonera : Cluſius 140. Fehr 642. Monardes 840
Italica : Clavena 832
Secreta : Cardanus 417. Rhaſes 5. Pedemontanus 28. Galenus 197. Longinus 750. *Conf.* Experimenta Medica
naturalia : Weinſenerus 9. Scotus 488. Libavius 51. Grand 71. Mizaldus 75. Riccardus 82. Paracelſus 105. Gemma 243. Democritus 243. Panarolus 250. Caſander 305. Dornæus 350. Baricellus 719. Merula 317. *Conf.* Natura: mirabilia ejus: myſteria ejus: ſecreta
Secretio animalis : Cole 372

Sectæ

Sectæ Medicorum: Alexandrinus 28. Galenus 201. Thriverius 432
optima quæ? Galenus 201
Sectiones: Rhaſes 4. Paracelſus 106
Secundinæ humanæ: Sclanovius 388
anatome: Hobokenus 835
extractio: Philumenus 923
retentio earum: Sclanovius 388. Bartholinus 1005
vitulinarum anatome: Hobokenus 836
Semen: Hippocrates 442. Vicentinus 28. Linden 60. Cremoninus 135. Galenus 188. Barbatus 412. Sanctorius 572. Gorræus 595. Marci 633. Mundinius 826. Peramato 903. Zwingerus 998
animatio: Zanellus 305. Bronzerius 608. Zeiſoldus 705. Mundinius 826
effectivum principium: Bronzerius 608
facultas plaſtica: Schegkius 494
fluxus ejus: Soranus 981
fœminæ an habeant verum atque fœcundum? Zaccagninus 729
muliebre: Drelincurtius 1088
natura ejus: Zeiſoldus 705. Polybus 924
ſpiritus: Bronzerius 608
à toto proventus: Pariſanus 17. Mundinius 826
virile: Drelincurtius 1088
virtus informativa: Sanctorius 572. *Conf.* Semen: facultas plaſtica
Semen: virtutes: Paracelſus 106
vita: Licetus 276
Semiotice: Campolongus 16. Linden 61. 517. Planerus 52. Gadaldin⁹ 96. Galenus 191. Liddelius 252. Martinez 259. Rudius 266. Bartoletus 269. Perla 292. Sonches 297. Valleſius 303. Hoffmannus 157. Sylvius 299. Argenterius 551. Donatus 126. Æſculapius 17. Lonicerus 9. Torinus 19. Alexius 23. Benedictus 24. Maſſarias 25. Trallianus 28. Bertocius 223. Moreſcottus 34. Cæſalpinus 40. Chriſtianus 41. Veſanus 56. Cælius 62. Sennertus 236. Betera 270 Joel 288. Landus 121. Aphricanus 223. Fontanonus 244. Leo 249. Altomarus 251. Heniſchius 329. Kraut 332. Loſellus 380. Capivaccius 414. Primiroſius 492. Cardanus 417. Montuus 428. Albertus 474. Ammonius 513. Argenterius 551. Donatus 126. Planerus 52. Liddelius 252. Martinez 259. Huggelius 613. Jeſſenius 617. Prævotius 664. Strobelberger 687. Schenckius 599. 692. Wolffius 703. 704. Bertrutius 830. Carnero 891. Pereda 903. Schotanus 906. Savona 921. Fludd 941
Semitertiana: Spigelius 12

Senectus : Laurentius 48. Sylvius 299. Colle 555. Stromerus 403. Briſianus 413. Sebizius 811. Epheſius 816. Alvernia 876 Fillholt 930. Theophraſtus 1001
retardandæ ratio : Villanovanus 91. Bacquere 121. Ferdinandus 260. *Conf.* Juventus: conſervanda quomodo?
ſanitas in ea conſervanda : Fillholt 930. *Conf.* Senes: conſervanda ſanitas
Senes :
affectus p. n. Pomis 241. Fogerolæus 285. Ranchinus 295. Briſianus 413
conditiones eorum : Sebizius 811
conſervanda ſanitas : Stainer 126. Briſianus 413. Ranchinus 295. Sylvius 299. *Conf.* Senes; diæta; it. regimen
diæta : Lacuna 47. Fumanellus 69. *Conf.* Senes: conſervanda ſanitas
educandi ratio : Philaretus 910
exercitiorum ratio: Lacuna 47
morbi : *Vid.* Senes : affectus præt. nat.
regimen : Fumanellus 69. Anſelmus 100. Bacquere 121. Stainer 126. *Vid.* Senes: conſervanda ſanitas
ſtatus : Sebizius 811
Senna, planta : Mizaldus 76. Campegius 987
Sennertus, Daniel. vitæ ejus deſcriptio : Sennertus 236
novus : Barnerus 475
Senſibile : Curæus 509. Simonius 980
Senſus : Molinettus 77. Cardanus 419. Curæus 509. Glaſerus 603. Tozzus 757. Simonius 980
actiones : *Vid.* Sens. functiones
externi : Cremoninus 135. Petraficta 964
functiones : Deuſingius 65. Caſſerius 722
interni: Cremoninus 135
læſiones: Platerus 271. Tappius 499. *Conf.* Senſus : morbi
morbi : Molinettus 77. Quinquaborræus 665. *Conf.* Senſus : læſiones
organa : Molinettus 77. Caſſerius 722
privatio : Paracelſus 103
rerum omnium : Campanella 1012
Sepia volvox : Linden 518
Seplaſiarius : quid nominis? Cagnatus 782
Serenitas : *Vid.* Tempeſtas
Sericum : Libavius 50
Sermo :
elementa ejus : Holderus 616
Serpentes : Paracelſus 105. Geſnerus 207. Marcgravius 333. Jonſtonus 620. Zanardus 824. Leonicenus 837. Burgundus 1044. Aldrovandus 1047
anatome : Blaſius 349
humano in corpore reperti : Sebizius 809
mortis cauſa : Sebizius 809
petrefacti : Major 565

Serum :

Serum:
lactis: Coſtæus 561
vires: Bariceilus 719
uſus multiplex in Medicina: Coſtæus 561. Baricellus 719
morbi ab eo orti: Piſo 144
purgantia id. *Vid.* Hydragoga medicamenta
ſanguinis: Barbatus 412. Schenckius 691
Setacea: Glandorp 797
Sidera: *Vid.* Aſtra
Sigilla: Villanovanus 91. Paracelſus 107. Cæſar 751. Zimara 775. Auth. Med. inc. 1069. *Conf.* Caballiſtica Ars: it. Characteres
efficacia eorum in curãdis morbis: Eraſtus 1013
Sigillata Terra: *Vid.* Terra ſigillata
Signa morborum: *Vid.* Semiotice
Signatoria Ars: *Vid.* Caballiſtica Ars: it. Characteres: it. Sigilla
Signaturæ: Zimara 775. Goclenius 950
animalium: Etzlerus 97. Paracelſus 107
plantarum: Etzlerus 79. Paracelſus 107
vanitas: Forget 580
rerum internæ: Crollius 859
Simia:
anatome: Blaſius 349
oſſa ejus: Riolanus 669
Similares partes: Fallopius 311. Hoffmannus 159
Sinapiſmus: Archigenes 86. Saxonia 405. Martinius 1036
Sinciput:
oſſa ejus: Schneiderus 221
Singultus: Sebizius 811. Albertus 953. Eraſtus 1016
Sirones: Paracelſus 107. Ettmüllerus 1095
Siſer, herba: Heroldus 423
Sitis: Deuſingius 66. Licetus 277. Tancredus 730. Sebizius 811. Joſſius 828
remedia: Struppius 511. Philumenus 923
Smaragdina Tabula: Caneſius 128. Triſmegiſtus 411
Smaragdus: Sylvaticus 588
abuſus in Medicina: India 287
Smilax aſpera: Caſtellus 886
Sobrietas: Cornarus 30. Patinus 369. *Conf.* Diæta
commoda: Lamelin 260
incommoda: Lamelin 260
laus: Hegendorphinus 177
Sol: Cornelius 1013
Solanum:
furioſum: Velſchius 330. Faber 637
noxa ejus: Faber 637
Soldanella: Gatinaria 779
Solutio continui: Galenus 196
Somnambulo: Horſtius 485. *Conf.* Nectambulo
Somnia: *Vid.* Inſomnia
Somnifera medicamenta: Borrichius 848
Somnus: Gazius 71. Fleiſchmannus 168. Argenterius 521. Chicotius 551. Paracelſus 106. Schneiderus 223. Tozzus 757. Joſſius 828. Borrichius 848. Heredia 900. Grüling 913. Eraſtus 1016

Sopor:

Sopor: Lycius 411
Soporoſi affectus: Schneiderus 223. Newenhaus 173. *Conf.* Carus: it. Coma: it. Lethargus
Spagyria: *Vid.* Chymia
Spaſmus: Schneiderus 223. Paracelſus 104
cynicus: Meniotius 74
Specifica medicamenta: Paracelſus 104. Meſues 640
Spectra: Tandlerus 1029. Auth. Med. inc. 1069
Sperma: *Vid.* Semen
Sperma Ceti: Cordus 1035
Spermaticæ partes: *Vid.* Partes: ſimilares: it. ſpermaticæ
Sphacelus: Hildanus 374. Baldeſius 61. Froman 206. Montagnana 774. *Conf.* Gangræna
cerebri: *Vid.* Cerebri ſphacel.
Spina Ventoſa: Mercklinus 320. Portzius 570. Pandolphinus 709. Marchettis 898
Spinalis medulla: Blaſius 348
vulnera ejus: Fallopius 311
Spiritus: Bertacchius 248. Hoffmannus 159. Rhyne 383. Philochemicus 411. Argenterius 522. Helmontius 529. Riolanus 667. Delphinus 723. Peramato 903. Wirdig 966. Caſtrenſis 984. *Conf.* Spiritus? humani corporis
actiones ejus: Actuar. Johannes 6
affectus ejus: Actuar. Johannes 6
ab anima differt: Aphricanus 223
Spiritus: animalis: Actuar. Johannes 6. Schegkius 493. Mayow 638. Kolhans 1029
confectio: Deuſingius 65. Sylvius 299
diſtributio per nervos: Deuſingius 65. Sylvius 299
materia: Barbatus 412
nutritio ejus: Actuar. Johannes 6
uſus varius: Deuſingius 65. Sylvius 299
à corporibus differunt: Paracelſus 106
humani corporis: Linden 60. Deuſingius 66. Moebius 356. Muraltus 645. *Conf.* Spiritus
innatus: Furlanus 231. Theophraſtus 1002
morbi eorum: Wirdig 966
naturalis: Altomarus 251. Bronzerius 608
mundi: Cnoeffelius 43. Penotus 130. Philochemicus 411. Nuyſement 248. Kungelius 623. Hannemannus 629. Riolanus 668. Combachius 761. Zimara 775. Sendivogius 822. Auth. Med. inc. 1075
occulti vires: Penotus 130
ſomnus & vigiliæ eorum: Paracelſus 106
Spiritus Chymicos cum magno lucro conficiendi ratio: Glauberus 673
ſine igne extemporaneè parandi ratio: Clauderus 310
Splen: *Vid.* Lien

Spongiæ: Imperatus 274
uſus: Archigenes 86
Sputum: Mercurialis 426. Seidelius 495
cruentum: *Vid.* Sanguis: ſputum
præſagium ex eo: Fludd 943
purulentum cum febricula & tuſſi: Zonellus 251
ſanguinis: *Vid.* Sanguis: ſputum
Stannum: Sala 58. Penotus 130. Mylius 568. Nordonus 959
oleum ejus: Penotus 130
Statica Medicina: Tentzelius 53. Cuſa 832. Sanctorii 959
impugnata: Obicius 465
Steatoma: Corteſius 526
curatio prophylactica: Langius 625
reſectum & ſanatum: Elshotzius 681
Stellæ: Fracaſtorius 422
Stercora: medicamenta ex iis: *Vid.* Excrementa: medicamenta ex iis
Sterilitas: Hippocrates 457. Tozzus 757. Caſtro 946. Soranus 981. *Conf.* Sterilitas: ſexus utriusque
curatio: Pratenſis 505. Caſtro 946
morbi inde nati: Mercatus 765. 766
muliebris: Funccius 176
ſexus utriusque: Villanovanus 91. Illefonſus 314. Hucherus 610. *Conf.* Sterilitas
ſigna: Caſtro 946
ſpecies: Caſtro 946
Sternum:
dolor ejus: Bootius 89
Sternutatio: Schneiderus 221. Schoockius 791
Stibium: *Vid.* Antimonium
Stigmata: *Vid.* Nævi
Stillicidia:
natura eorum: Claudinus 720
uſus rectus eorum: Claudinus (720
Stirpes: *Vid.* Plantæ
Stomacace: *Vid.* Scorbutus
Stomachica eſſentia ſingularis: Thomſonus 341
Stomachus: *Vid.* Ventriculus
Strangulatorius affectus: Cletus 118. Carnevala 525
Stranguria: Sebizius 811. Gavaſſetius 816. Puteo 1053
ilioſa: Linden 518
Strumæ: Leonida 747. Petreius 973
curandi eas vis mirabilis Galliarum Regibus conceſſa: Laurentius 47
curatio eorum prophylactica: Langius 625
Studia: matutina an veſpertinis ſalubriora? Naudæus 315
noxa eorum: Francus 576
Studioſorum valetudo conſervanda: Pictorius 335. Horſtius 360. Gratarolus 377. Fabricius 110. Geſnerus 209. Sylvius 689. Ficinus 783. Guntherus 971
reſtituenda: Fabricius 110. Geſnerus 209
pauperum victus ratio ſalubris: Lacuna 47
vita prolonganda: Hollingus 254

Stuffæ: *Vid.* Vaporaria
Stultorum generatio : Paracelſus 106
Stupefacientia medicamenta : Eraſtus 1016
Stupor: Viſcherus 700. Eraſtus 1016
lateris ſiniſtri: Nerius 828
Styptici liquoris uſus: Bartholinus 149
Subterranea: Agricola 322
Succedanea medicamenta : Actuarius 7. Galenus 193. Geſnerus 209. Fragoſus 580. Alaymus 774. Rabby 842
Succi: concreti: Lonicerus 9. Cæſius 127
bonitas eorum: Galenus 288
vitium eorum: Galenus 288
Succinum : Aurifaber 38. Libavius 50. Heſſus 605. Wigandus 703. Hartmannus 914. Göbelius 966
ranæ & lacertæ ei inſitæ: Hermannus 232
Succubi:
generatio eorum: Carranza 32
Succus Cyreniacus: Doute 912
Sudationes: Rulandus 789. *Conf.* Vaporaria
Sudor: Grangerius 133. Bravo 155. Mercurialis 426. Sebizius 811. Theophraſtus 1001. 1002
Anglicus: Gratarolus 377. Benedictus 541. Nevenare 406. Caſtrius 478. Sylvius 300. Nidepontanus 651. Friſius 732. Riquinus 974. Damianus 991
Britannicus: *Vid.* Sudor Anglicus
Sudor: curatio ejus: Baricellus 718
differentiæ: Baricellus 718
origo: Baricellus 718
præſagium ex eo : Baricellus 718. Fludd 934
ſanguineus: Minadous 693. Albertus 953. Bartholinus 1006. Voglerus 1033
uſus: Baricellus 718
Sudorifera: Grüling 913
Suffocans morbus : Villareal 699
Suffocati: *Vid.* Aquâ immerſi
Sulphur : Billichius 72. Paracelſus 105. Plinius 137. Rolfincius 368. Pantheus 519. Untzerus 801. Auth. Chym. inc. 1058. 1060
Chymicum an ſit principium? Martinus 363
Philoſophorum: Raphael 954
præparatio: Penotus 130
virtus varia: Penotus 130
vitriolatum: Penotus 130
præparatio: Penotus 130
utilitas: Penotus 130
Superfætatio: Carranza 32. Hippocrates 448. Tozzus 757
Supernaturalia: Dornæus 350. Baricellus 719
Superſtitiones: Paracelſus 106. Robertus 671
Superſtitioſa origo morborum quorundam: Deuſingius 64
remedia : Deuſingius 64. Freitagius 583. Eraſtus 1013
Superſtitioſæ morborum curationes: Freitagius 583. Deuſingius 64
Suppoſitio partûs: Carranza 32
Suppoſitoria: Grüling 913

Surditas.

Surditas: Cardanus 418. Albertus 953. Cruce 1043
Surdi ab ortu, eorumque cognitio: Deuſingius 65
Sus: *Vid.* Porcus
Suturæ:
- diſceſſio earum: Bootius 88

Sylvius, Franciſcus: refutatus: Deuſingius 67. Leichnerus 254. Holderhoff 260
Sylvii, Jacobi: vita: Sylvius 496
Sympatheticæ curationes: Zimara 775
- remedia: Helmontius 530
  - impugnata: Deuſingius 66

Sympatheticum Unguentum: *Vid.* Unguentum armarium
Sympatheticus pulvis: Mohy 263. Conringius 408. Digbæus 728. Strauſſius 737. Papinius 841. Auth. Med. var. 1083. 1084. *Conf.* Unguentum: armarium
- compoſitio ejus: Auth. Med. var. 1083. 1084. 1085
- confutatus: Deuſingius 66

Sympathia: Libavius 50. Grand 72. Mizaldus 76. Etzlerus 97. Peucerus 162. Kornmannus 395. Fracaſtorius 422. Milichius 488. Hermannus 604. Kozak 684. Zimara 775. Howen 894. Goclenius 951. Wirdig 966. Rattray 985. Auth. Mad. inc. 1073. Auth. Med. var. 1083. 1084
- cauſæ earum: Avolus 135

Symptomata: Santacruz 30. Valleriola 302. Valleſius 303. Copus 327. Lymbiſanus 470. Lancius 504. Tozzus 757. Dutemplæus 982
Symptomata: cauſæ: Æſculapius 17. Sanches 297. Segarra 495. Sylvius 299. Argenterius 521. Roſellus 582. Galenus 189. Fuchſius 744. Sebizius 809. Verderius 909
- curationes: Æſculapius 17. Bravo 155
- deſcriptiones: Æſculapius 17
- differentiæ: Sanches 297. Segarra 495. Sylvius 299. Argenterius 521. Roſſellus 582. Galenus 189. Joubertus 733. Fuchſius 744. Sebizius 809. Pereda 903
- genera: Argenterius 521
- origo: Æſculapius 17

Syncope: Schneiderus 221. Albertinius 387. Caſtellus 908. *Conf.* Animi deliquium: item Lipothymia
Synovia: *Vid.* Meliceria
Syrmaiſmus: Langius 625
Syrones: *Vid.* Sirones
Syrupus: Braſavolus 78. Villanovanus 824
- acetoſus: Avicenna 99
- examinati omnes: Braſavolus 78
- modus eos conficiendi: Joubertus 733
- roſatus ſolutivus: Alexius 23
- utendi ratio: Joubertus 733

T.

TAbacum: Everhardus 14. Mundius 397. Magnenus 554. Alſtedius 602. Neander 649. Auth. Med. var. 1080
abuſus: Jacobus 472. Balde 475. Tappius 499. Schroverus 511. Baumannus 650. Scriverius 906. Paulli 972. Auth. Med. inc. 1071
bonum ab adulterato quomodo dignoſcendum? Neander 649
dentium dolori an conferat? Pallu 1039
pulvis: Mander 142
laus: Thorinus 929
virtutes: Baumannus 650
uſus: Neander 649 Baumannus 650. Scriverius 906. *Conſ.* Tabacum
Tabes: *Vid.* Phthiſis: it. Macies
Anglica: Garanciers 1000
pectoris: Bootius 89
Tactus: Nonnius 259. Tozzus 757. Malpighius 773
morborum in curatione quid poſſit? Beverovicius 542
organum ejus: Malpighius 773. *Conſ.* Tactus
Talcum: oleum ejus: Penotus 130
Talus:
venæſectio in eo: Heredia 155
Tamariſcus:
lignum ejus: Claudinus 719
Tarantula: Medeira 255
ictus: Grube 409
Taraxacum: Gatinaria 779
Tartarus: Sala 58. Rolfinckius 368. Helmontius 529. Colle 555. Portzius 569. Hertodt 576. Sachs 914
cauſæ in homine: Paracelſus 102
differentiæ in homine: Paracelſus 102
electuarium ex eo paratum: Corvinus 656
loca in homine: Paracelſus 102
medicamenta ex eo: Zobelius 310
morbi ex eo orti: Paracelſus 102. Helmontius 259. Hertodt 576
præparationes variæ: Penotus 130. Müllerus 920
ſalis ejus volatilitas: Ludovici 232. Becke 240. Barnerus 475. de Comitibus 761
vini ex fecibus: Glauberus 673
Temperamentum: Linden 60. Fabricius 110. Galenus 186. Möglingius 234. Quercetanus 265. Accorombonus 271. Licetus 277. Valleſius 302. Lopez 161. Moebius 356. Cardanus 418. Helmontius 529. Crato 561. Thriverius 433. Segarra 495. Sylvius 496. Montanus 533. Perſona 535. de Indagine 618. Riolanus 667. Fuchſius 744. Lemnius 749. Panſa 788. Zanardus 824. Brunsfelſius 861. Montius 864. Peramato 903. Wirdig 966. Voglerus 1033
æquale ad pondus: Montius 864

Temperamentum: antiqua & hodierna hominum: Zaccagninus 729
cognoſcendi ratio: Follinus 409. Ponſa 788. Zanardus 824
indicia eorum: Moreſcottus 34. Mollinius 77
mores animi ea ſequi: Sylvanius 109. Galenus 204
prænotiones ex eo humanarum propenſionum: Baldus 139
Temperantia: *Vid.* Diæta
Tempeſtas: Mizaldus 75
anni varia: Chicotius 651
judicium earum: Collimitius 325
ſigna ejus: Theophraſtus 1001. 1002
Temporum corporis humani oſſa: Schneiderus 221
Temporum mutationes: Gratarolus 377. Minerva 870
Teneſmus: Foreſterius 1018
Terebinthina: Paracelſus 105. Campegius 987
facultates: à Mutiis 252. Campegius 987
Terra: Helmontius 529. Burgundus 1044
centrum unicum motus ſingularum cœli particularum: Licetus 276
elementorum: Paracelſus 105. Grand 71
Japonica: *Vid.* Catechù
Lemnia: *Vid.* Lemnia terra
motus ejus: Mizaldus 76. Sommerus 267. Paduanus 269. Licetus 276. Voglerus 1033. Lymbiſanus 470. Helmontius 529. Beroaldus 911
Terra: ſigillata: Montanus 644
Inventor ejus: Montanus 644
vires: Bertholdus 40
uſurpandæ ratio: Bertholdus 40
ſpecies: Macer 16. Cæſius 176
Teſtacea: Columna 268
Teſtandi methodus & formulæ in Caſibus Medicis: Codronchius 112
Teſticuli:
mulierum: Ketam 622
numerus eorum naturalis: Zaccogninus 729
ſarcinoma: Wierus 702
Teſtudo:
anatome ejus: Blaſius 349
Tetanus: Archigenes 86. Paracelſus 104
Thapſia: Horſtius 353
Thee, herba: Rhyne 383. Mundius 397. Auth. Med. inc. 1075
abuſus ejus: Paulli 972
potus ejus: Pechlinus 650
Theophraſti vita: Theophraſtus 1001
Theoretica Medicina: *Vid.* Phyſiolog. Med.
Therapevtica: Swalbe 131. Galenus 184. Liddelius 252. Rudius 266. Bartholetus 269. Blaſius 348. Horſtius 360. Capivaccius 414. Crato 562. Mylius 567. Riolanus 668. Schenckius 692. Wernerus 701. Clavarius 710. Joubertus 734. 735. Scbizius 809. Po-

terius 904. Stephanus 981. Bigthus 1027. *Conf.* Medicamenta: compoſitio: præparatio

Theriaca: Everhardus 14. Galenus 193. Berthiolus 62. Blaſius 88. Averroes 94. Maranta 116. Tavriſanus 126. Beckherus 251. Bonvinius 258. Cordus 265. Scarella 272. Sanches 297. Rondeletius 385. Camerarius 507. Ampſingius 523. Sylvaticus 538. Dragoiævus 572. Garmerus 587. Ferrarius 481. Gorræus 595. Meibomius 604. Jeſſenius 617. Juvenis 68. Loniceerus 627. Loſelius 628. Riolettus 671. Alexandrinus 717. Craſſus 725. Eichſtadius 731. Oddus 779. Maria 829. Charas 825. Nicander 828. Stelliola 843. Campegius 986. Bartholinus 1010

cœleſtis: Dolæus 570. Auth. Med. inc. 1075

compoſitio: Libavius 32. Bolfetta 57. Linden 61. Maranta 116. Hoffmannus 210. Bonvinius 258. Bonacoſſus 404. Schallerus 431. Pontanus 662. Wittichius 703. Eraſtus 1016

dignitas: Baccius 39

febre in maligna uſus: India 287

ingredientium eam deſcriptio: Charas 825

delectus, quantitas, præparatio, compoſitio: Bonvinius 258

examen: Eraſtus 1016

Theriaca: mellis quantum recipere debeat? Bolzetta 57. Ulmus 269

natura: Donzellinus 420. *Conf.* Theriaca

peſtilentibus in febribus abuſus: Maſſarias 26. Calzavelia 1045

ſales ejus: Martianus 783

viperæ pro ea quales adhibendæ? Paulinus 268. Caballus 283

uſus: Galenus 193. *Conf.* Theriaca

Theriacales doſes: Villanovanus 91

Thermæ: Baccius 38. Marcellinus 864. Boeſſius 248. Fraſcatus 413. Schwenckfelt 163. Horſtius 359. Bauhinus 539. Guntherus 598. Fallopius 311. Claudinus 719. Lydiat 1020. Auth. Med. var. 1076. *Conf.* Aqua: Medicinales

Angliæ: Liſter 787. Vindingius 873

Aponi: Theodorus 993

Aquisgranenſes: Bauheſius 882. Auth. Med. inc. 1073. Blondel 1091

artificiales: Molitor 609

Badenſes Marchicæ: Matthæi 636

Badenſes ſuperiores in Ergonia: Seitz 26

Bajanæ: Materenſis 265

Thermæ:

Thermæ: Bathonicæ: Johnſonus 1019. Auth. Med. inc. 1073
Belilucanæ: Dortomannus 832
Burmenſes: Paravicinus 902
Calderianæ: Chioccus 41. Pantheus 519
caloris earum cauſæ: Solenander 934
Capheronianæ: Palazzolus 101
Carolinæ: Gœcenus 328. Langius 170. Sommerus 267. Payer 1050
Enzianæ Wirtenberg: Deucerus 570
Fabarianæ: Stöcklinus 95. Paracelſus 105. Hildanus 374. *Conf.* Thermæ: Piperinæ
Germaniæ totius: Geſnerus 208. Gebelius 587
Helveticæ: Geſnerus 208
Hermundurenſes: Gebelius 587
Hirsbergenſes: Hoffmannus 156. Schwenckfelt 163
Maſinenſes: Paravicinus 902
Marchicæ Badenſes: Matthæi 636
Mizanelli: Æmilius 774
origo earum: Lydiat 1020
Patavini agri: Morellus 365. Carnarius 549. de Dondis 572. Paſinus 767
Pfeffersbadt: *Vid.* Thermæ Fabarianæ
Piperinæ: Paracelſus 105. Hildanus 374 Gebelius 587. *Conf.* Thermæ: Fabarianæ
Porcetanæ: Blondel 1091
Thermæ: præparandum quomodo corpus ante illarum uſum? Molitor 609
probatio earum: Gerhardus 557
Puteolorum & vicinæ in Italia: Accoltis 278
Pythiæ: Silentarius 871
Roeticæ: Gratarolus 377
Romanorum: Baccius 39
ſuccinatæ artificiales: Major 567
temperatio earum: Solenander 934
Ticinenſes: Fraſcatus 314
Timavi: Valvaſon 500. Rapitius 714
Valleſianæ: Hildanus 374. Gratarolus 377
Vallis Petrinæ: Pfautius 658
uſus earum: Molitor 609. Delphinus 723. *Conf.* Thermæ
Wisbadenſes: Weberus 922
Würtenbergici Ducatûs: Widemannus 702
Thermale Balneum Lixignanum: Zynthus 434
Thorax: Paræus 36. Hoffmannus 156. *Conf.* Pectus
affectus p. n. Sebizius 513. Diemerbröck 715. Joubertus 734. 735. Caſtellus 908. Verheyen 922. Groſſius 1019. Veiga 1023
compreſſio: Paracelſus 105
fiſtulæ ejus: Ingraſſias 659
motus: Galenus 198
paracenteſis: Fienus 1017
partes ejus: Paræus 36
perforatus: Moth 870

Thorax: vulnera quomodo curanda? Ingraſſias 659

Thymi: Leonida 747

Tibaris aquæ bonitas: Baldius 109
- inundatio: Cagnatus 782

Tibiæ Veterum: Bartholinus 149

Tinctura bezoartica: Schultzius 357

Tonitru: Mizaldus 76. Drebbelius 226

Tonſillæ: Crinitus 888
- inflammationes: Philumenus 923
- morbus earum quid? Crinitus 888

Transformatio hominum: Licetus 276

Transfuſio Sanguinis: *Vid.* Sanguis: transfuſio

Tranſmutatio rerum: Paracelſus 105

Tranſplantatio morborum: Maxvellus 381. Scheunemannus 390. Grube 409. Bartholinus 150. Fromannus 552. Burggravius 574. Freitagius 583. Kozak 684. Wirdig 966. Bartholinus 1009

Tremor: Galenus 190. Gadaldinus 96. Sebizius 811
- in febribus: Lycius 412

Trepanatio: Werdenbergius 586. Fienus 1017

Trichiaſis: *Vid.* Urina piloſa: item Pilaris morbus

Trochiſci: Braſavolus 78

Tubera: Ciccarellus 32

Tubercula: Peccettius 292

Tumores p. n. Saporta 82. Galenus 204. Sennertus 239. Leo 36. Rudius 266. Paræus 36. Peccettius 292. Fallopius 311. Craſſus 419. Colle 555. Portzius 570. Limanus 470. Corteſius 226. Ingraſſias 659. Arantius 718. Nonus 846. Foreſtus 890. Uffenbachius 909. Acampus 970. Eraſtus 1015. Baldutius 1034

Tumores phlegmatici non naturales: Rueff 493
- præparatio: Gomezius 33
- ventris: Moranus 245

Turbith: *Vid.* Turpetum

Turgens materia: Sylvaticus 537. Schenckius 691

Turundæ:
- abuſus earum poſt calculi extractionem: Horſtius 361. Hildanus 375

Turpetum: Horſtius 353. Oddus 779

Turpitudines humani corporis: *Vid.* Cutis affectus

Tuſſis: Helmontius 529. Caſtellus 908
- paradoxum de ea: Merletus 640
- vehemens: Van der Mye 309

Typi: Galenus 404

V. Vacuum

V.

Vacuum naturæ: Deuſingius 68. Helmontius 529. Gvericke 861
Vagitus uterinus: Libavius 50
Valetudo: *Vid.* Sanitas
adverſæ ſigna: Tozzus 757
bona: Galenus 196
cognoſcenda: Voglerus 1033
Magnatum: *Vid.* Magnatum ſanitas conſervanda
optima: Galenus 196. Balamius 273
Studioſorum tuenda: *Vid.* Sanitas Studioſorum conſervanda
tuenda: *Vid.* ſanitas conſervanda
peregrinantium: *Vid.* Peregrinantium regimen
Valetudinarii:
regimen eorum: Panſa 788
Vaporaria: Claudinus 719. 720. *Conf.* Sudationes
Vapores: Kentmann 1000. Eraſtus 1016
Varenæ: *Vid.* Arthritis vaga ſcorbutica
Vari: *Vid.* Arthritis vaga ſcorbtica:
Variolæ: Campolongus 16. Paræus 37. Portus 80. Someren 227. Amicus 246. Liddelius 252. Alphanius 279. Bartholinus 149. Trunconius 499. Quecciuſ 365. Alpherio 472. Chicotius 551. Minadous 693. Donatus 772 Sebizius 810. Auth. Med. inc. 1073
Variolæ: confluentium curatio: Sydenham 1024. 1096
curatio: Augenius 469
peſtilentiales: Maſſa 838
purgatione poſt eas an opus ſit? Caſtrenſis 984
venæſectio in iis adminiſtranda: Obert 79
Vaſa:
vulnera eorum: Fallopius 311
Vegetabile regnum: König 258. *Conf.* Plantæ: it. Vegetabilia
Vegetabilia: Grembs 291. Hoffmannus 158. Francus 326. Rolfinckius 368. Merrett 178. Schröderus 678. *Conf.* Plantæ
præparatio eorum Chymica ad uſum Medicum: Bolneſtus 255. Quercetanus 711
ſignaturæ eorum: Etzlerus 97
Vegetatio: Tozzus 757
Venæ: Lupeus 34. Landus 121
ἄζυγος: Euſtachius 115
diſſectio: Fortolus 69. Gadaldinus 96. Galenus 187
malleoli ſectio: Fontanus 313
mediana brachii: Euſtachius 115
medinenſis: *Vid.* Dracunculi
meſeraicæ: Coſta 561. Paulli 484
obſervationes de iis: Fallopius 311
oſtiola: Aquapendens 420
principium: Gvarinonius 176. Fallopius 311
ſalvatella: *Vid.* Salvatella vena

Venæ : ſaphena : *Vid.* Saphena vena
ſecandæ quæ ? Caſtellanus 550
Veneficium : *Vid.* Faſcinatio
Venæſectio : Ordonnez 52. Villanovanus 91. Gadaldinus 96. Paracelſus 104. Gordonius 129. Cachetus 175. Galenus 194. Lucas 224. Luſitanus 245. Mena 273. Peccettius 292. Franchinus 286. Sanches 297. Bravo 155. Nævius 162. Caſpius 324. Cortacius 324. Patinus 369. Albertinius 387. Nicollinus 388. Nuneſius 429. Contecillus 516. Perſona 536. Suſius 538. de Franciſco 581. Gorræus 596. Caſtellanus 550. Ketam 622. Roquetius 672. Zecchius 705. Joſtrerius 713. Bellinus 731. Tozzus 757. Magninus 770. Hellingus 786. Rulandus 789. 790. Sebizius 808. 809. Horatianus 846. Roboretus 847. Pellicia 870. Paulus 891. Grüling 913. Alpinus 926. Rogerius 948. Campegius 987. 988. Martinius 1035. Binder 1037. Trincavellius 1039. Auth. Med. var. 1082. Portius 1095
abuſus ejus : Caſtellus 886
abuſus nimiæ : Pons 491. Courvee 554
Aſtrologicæ Ephemeridum notæ in ea attendendæ : Kolnerus 623
non attendendæ : Geſnerus 209
Venæſectio : cautiones in ea adhibendâ : Grangerius 133. Caſpius 324
curandi ratio per eam : Nehemia 3. Gadaldinus 96. Grangerius 133. Galenus 194. Mögling 234. Ramirez 429. Augenius 469. Rogerius 651. Botallus 741. Fuchſius 744. Sebizius 810
è directo inſtituenda : Suſius 538
dolorem omnem ſedat : Paniza 767
eligendæ methodus : Angelinus 269
facienda quomodo ? Antylus 84
febres putridæ eâ curandæ : Moxius 665. Maſſa 839
in febribus : Minadous 532. Maſſa 839
incidendæ modus : Botallus 741
indicans adæquatum : Minadous 693
iteranda ſæpius : Gaudinus 28. Joubertus 734
magno in morbo quolibet an celebranda ? Bucius 248
modus hodiernus cum antiquo comparatus : Sylvaticus 537.
morbi per eam curandi : Rulandus 789. 790. Maſſa 839
morbis in quibus conveniat ? Paniza 767. Curtius 793
mulierum morbi acuti eâ curandi : Moxius 665
in obſtructione ab humorum qualitate : Chioccus 41
in pleuritide : Veſalius 56. Caſſanus 284. Martianus 290. Briſſotus

ſotus 882. *Conf.* Pleuritis: curatio per venæſection.

Venæſectio: pueris an facienda? Munſterus 645. Paniza 767

purgationi præmittenda: Hoffmannus 157

quando inſtituenda? Rapardus 295. Collimitius 324. Ingraſſias 659

ſanguis eâ miſſus in hæmatothraſcas: Courcellus 285

ſcopi ejus: Maſſarias 25. Vaezius 908

tali: Heredia 155

in variolis: Obert 79. Victorius 124

victu quali in eâ utendum? Anaſtaſius 37

vituperata: Author. Med. inc. 1071

uſus tempeſtivus: Citeſius 284

frequentis: Covrvee 554

Venandi ars cum avibus: Imperator 305. *Conf.* Aucupium

Venatio: Gratius 359. *Conf.* Animal. venatio

Venefici morbi: Codronchius 111. 112. Betera 270. *Conf.* Faſcinatio: morbi ex ea orti: it. curandi quomodo?

Veneficia: *Vid.* Faſcinatio

Venena: Paræus 37. Baccius 39. Libavius 49. Gvajnerius 72. Villanovanus 91. Weickardus 92. Bulgetius 94. Averroes 85. Scharffius 124. Gockelius 253. Betera 270. Ponzettus 274. Grembs 291. Gratarolus 377. Varignana 385. Bra 392. Mercurialis 426. Grevinus 483. Gorræus 595. Schlegelius 515. Burggravius 575. Prævotius 664. Magninus 770. Sorbait 871. Dioſcorides 874. Abbano 875. Apono 879. Carrarius 883. Foreſtus 890. 891. Fonſeca 947. Ardoynus 960. Ochoa 1012. Löberus 1033. Zacutus 1055. Auth. Med. inc. 1075

Venena: alexipharmaca contra ea: Colle 555. Prævotius 664. Dioſcorides 874. Löber9 1033. Zacutus 1055. Auth. Med. inc. 1075. *Conf.* Venena: remedia contra ea

cum alexipharmacis in una re conjunguntur: Petræus 388

antidotus bezoartica adverſus omnia: Pona 94

cognoſcenda quomodo? Villanovanus 91. Joel 288. Ardoynus 960

curatio eorum: Bra 392. Liebaultius 627. Fonſeca 947

differentiæ: Cardanus 416

fraudes Empiricorum circa ea aſſumpta: Werdenbergius 586

habitudo ad alendum corpus: Licetus 277

lethalia: Vergilius 773

medicamenta ex iis parata quomodo exhibenda? Campegius 990

præſervatio ab iis: Liebaultius 627. Dioſcorides 874

remedia contra ea: Cardanus 416.

416. Sanches 297. Apono 879.
Conf. Venena: alexipharmaca
Venena: ſigna intra corpus ſumpti: Werdenbergius 586. Sanches 297
turris ejus expers. Boeſius 248
vires: Cardanus 416. *Conf.* Venena
Venanata: Sanches 297
natura eorum: Burſerus 507. Camerarius 508
Venenata animalia: Zuccarus 782. Brunsfelſius 860
morſus eorum: Paræus 37. Vergilius 773. Dioſcodes 874
puncturæ eorum: Paræus 37. Vergilius 773. Dioſcorides 874
Braſilienſia: Piſo 382
Venenati morbi: Bulgetius 94. Fritzſchius 115. Rudius 266. Mercurialis 426. Rizettus 429. Schlegelius 515 Zuccarus 782. Zacutus 1055
Venerea lues: *Vid.* Gallicus morbus
Venter: fluxus omnis generis: Sophia 316
inferior: *Vid.* Abdomen
tumor ejus: Moranus 245
Ventoſæ: *Vid.* Cucurbitulæ
Ventoſitas Spinæ: *Vid.* Spina Ventoſa
Ventriculus: Gliſſonius 286. 1091. Aquapendens 428
affectus p. n. Fumanellus 79. Montagnana 117. Aphricanus 223. Heurnius 605. 606. Varandæus 696. Mercat. 765
Ventriculus: appetitus nimius: *Vid.* Appetitus caninus
ardor: Paracelſus 102. Albertus 953
catarrhus: Schneiderus 222
concoctio ciborum in eo: Flacius 795
cruditas: Flacius 795
dolor: Cornarius 247. Stromayer 431. Angelellus 830
fermentatio alimentorum in eo: Deuſingius 67. Sylvius 299. Schoockius 791
fundus ejus an rectè ita dicatur? Bartholinus 150
gallinacei anatome: Peyerus 557
hydrops: Jodon 73
imbecillitas: Rietmannus 1047
morbi: Seitz 26. *Conf.* Ventriculus: affectus p. n.
opprobria: Swalbe 131
pylorus: *Vid.* Pylorus Ventriculi
querelæ: Swalbe 131
ſententia peculiaris de eo: Volckamerus 593
Ventus: Thriverius 432. Mizaldus 76. Drebbelius 226. Bacon 280. Paduanus 269. Bonaventura 270. Theophraſtus 1001
ſigna eorũ: Theophraſtus 1002
Venus, metallum: *Vid.* Cuprum
Venus: Epheſius 952
evacuatio ejus: Grüling 913
flagrorum uſus in ea: Meibomius 604

Venus

Venus: voluptas ejus: *Vid.* Voluptas: Venerea
Veratrum: *Vid.* Helleborus
Verba:
efficacia eorum in curandis morbis: Eraſtus 1013
virtutem magnam habent: Helmontius 529
Vermes: Campolongus 16. Paræus 37. Paracelſus 104. Gabucinus 423. Savonarola 643. Caſtrenſis 984. Burgundus 1044. *Conf.* Lumbrici
humano in corpore geniti: Bryllus 465
majales: *Vid.* Majalis vermis
monſtroſi: Spigelius 12 Linden 60
per nares admirandus egreſſus: Angelinus 310. Cruce 1043
Vermiculi capillares Infantium: *Vid.* Capillares vermiculi Infantium
Vertigo: Fumanellus 70. Archigenes 86. Grangerius 133. Schneiderus 222. Fontanus 313. Conradi 156. Hambergerus 328. Ballonius 371. Mye 309. Stephanus 686. Viſcherus 700. Poſidonius 925. Theophraſtus 1001. 1002
Veſani: *Vid.* Deliria
Veſica:
affectus p. n. Maſſarias 25. Joel 288 Montagnana 116. Arma 580. Varandæus 696. Mercatus 765. Epheſius 952. Baronius 995
calculi ſectio: *Vid.* Calculi veſicæ ſectio
Veſica: caruncula: *Vid.* Caruncula veſicæ
extracta mirabilia ex ea: Auth. Med. inc. 1074
ſectio: Hildanus 375
ulcera:
victus in iis obſervandus: Archigenes 86
Veſicatoria: Saxonia 406. Obicius 466. Cajus 125. Stephanus 686. Roboretus 847. Martinius 1036
abuſus in Medicina: India 287
in peſtilentibus febribus: Maſſarias 26
peſtilentibus in febribus an conveniant? Saxonia 406
uſus: Cajus 125. Terillus 250. Joſtrerius 713. à Fonte 729
Veſpa:
punctura ejus: Faber 325
Veterinaria: Bra 309. Hierocles 412. Ruellius 674. *Conf.* Mulomedicina
eadem cum Medicina hominis: Ingraſſias 54
Veterinarii Medici: Tiraquellus 54
dignitas eorum: Ingraſſias 659
Victus: *Conf.* Diæta; it. Sanitas conſervanda
acutis in morbis: Rabelæſus 294
ægrorum: Primiroſius 492
errores circa eum: Primiroſius 492
pro ætatum diverſitate inſtituendus: Pletius 842
pro anni partibus inſtituendus: Pletius 842
attenuans: Galenus 180. Gregorius

gorius 786. *Conf.* Victus: ſubtilis

Victus: durus: Sylvius 497
incraſſans: Ingraſſias 659
morbis in variis qualis eligendus? Aphricanus 223
parcus: Sylvius 497
pauperum Studioſorum facilis ac ſalubris: Sylvius 497
ratio: Fiera 112. Platina 113. Durans 166. Cachetus 175. Geſnerus 209. Liddelius 252. Crato 562. Pſellus 820. 927. Oribaſius 858. *Conf.* Diæta
ſalubris: Hippocrates 445. Ficinus 783
ſanorum: Primiroſius 492
errores circa eum: Primiroſius 492
ſecuriſſimus: Thriverius 432
ſubtilis: Ingraſſias 659. *Conf.* Victus: attenuans
Romanorum: Petronius

Videndi acies: Hippocrates 451

Viduarum morbi: Mercatus 765. 766. Caſtro 946

Vigiliæ: Argenterius 521. Chicotius. 551. Gazius 71. Paracelſus 106. Fleiſchmannus 168. Tozzus 757. Joſſius 828. Heredia 900

Villanovani, Arnoldi: vita: Villanovanus 90. Campegius 987

Vinacea:
facultas eorum: Altomarus 251
uſus eorum: Altomarus 251

Vinoſus fons: Boeſſius 248

Vinum: Turnebus 13. Baccius 39. Gazius 71. Mizaldus 75. Villanovanus 91. Gadaldinus 96. Stephanus 147. Galenus 204. Geſnerus 209. Gratarolus 377. Mercurialis 427. Horſtius 485. Linden 518. Coſtæus 561. Confalonerius 525. Raſch 665. Cornachinius 778. Tirellus 803. Sachs 914. Rendellus 927. Dodonæus 936. Burgundus 1044

Vinum: aquâ diluendum: Gvarinonius 465
artificioſa: Weckerus 616. Baccius 39. Geſnerus 209
differentiæ: Præfectus 491
effectus eorum: Herilacus 864
emeticum: Author. Med. inc. 1073
Europæ totius: Baccius 39
exhibitio ejus: Ferrus 33
facultates: Fumanellus 69
febribus an conveniat? Cortacius 325. Antonellus 465. *Conf* Febres
febribus in omnibus quolibet tempore ſalutare: Tirellus 803. Campegius 988
feces: Sachs 914
fontis alicujus: Boeſſius 248
Galliæ: Baccius 39
Hiſpaniæ: Baccius 39
humidum an ſit? Fumanellus 69
Italiæ: Baccius 39
medicamenta ex eo parabilia: Mertzius 830
medicata: Claudinus 720
mordax: Confortus 419
multiplicatio: Porta 536
natura diverſorum generum: Præfe-

Præfectus 491. *Conf.* Vinum
Vinum: nive refrigeratum propinare an liceat? Groſſius 1019
purgans: Theon 999
quinta eſſentia: Tackius 689
refrigeratio per ſal nitrum: Villafranca 133
Rhenanum: Baccius 39. Porzius 569
ſpiritus ejus: Auth. Med. inc. 1073
hæmorrhagias ſiſtit: Bohnius 1094
ſpiritus ejus ſine acido: Barnerus 475
temperatura: Fumanellus 69. Fracaſtorius 422. *Conf.* Vinum
virtutes ejus admirandæ: Canonherius 876
uſus: Baccius 39. Sachs 914. *Conf.* Vinum: effectus: facultates
Viperæ: Severinus 776. Leonicenus 837. Collenutius 864
caro earum cur Theriacam ingrediatur? Baccius 39
caudiſonæ: Tyſſon 1091
eſus: Archigenes 86
experimenta nova circa eas: Severinus 776. Charas 825
medicamenta ex iis parata: Claudinus 720. Severinus 776
natura eorum: Claudinus 720
uſus eorum: Claudinus 720
morſus: Ettmüllerus 815
natura: Abbatius 109. Severinus 776
Viperæ: obſervanda de iis: Redus 295
pulvis earum: Spuntonus 538
ſal earum: Zwelfsrus 706
pro Theriaca adhibendæ: Paulinus 268. Caballus 283
pro Trochiſcis eligendæ quales? Zonca 634
Trochiſcorum ex iis factorum adulteratio: Cordus 1035
venenum earum: Severinus 776
Vires:
imbecillitas totius corporis: Fumanellus 69
Virgines:
morbi earum: Ranchinus 295. Ballonius 371. Hippocrates 437. Donatus 126. Stephanus 685. 686. Mercatus 765. 766. Cordæus 802. Caſtro 946. Fonſeca 947
quæ ad eas ſpectent? Hippocrates 437. Cordæus 802
Virgineus morbus: *Vid.* Chloroſis
Virginitatis notæ: *Vid.* Virginitatis ſigna
Virginitatis ſigna: Hopfnerus 395. Capivaccius 414. Beverovicius 542. Sebizius 808. 810. Pinæus 967. Tigeon 1024
Virtutes corpus noſtrum diſpenſantes: Galenus 196
Viſcus: Tozzus 757
quercinus: Claudinus 719
Viſio: Pariſanus 17. Aquapendens 421. Hippocrates 437. Traber 1054. Martinius 1036. Briggs 1053. *Conf.* Viſus
extramiſſione fit: Caranta 478

Viſio: modus ejus: Fonte 729
Viſus: Montalto 919. *Conf.* Viſio: it. Viſus: natura
abolitus: Veſalius 56
conſervandi ratio: Schonlinus 692
depravatus: Veſalius 56. Bimbiollus 388
Mathematica ejus demonſtratio: Scheid 695
natura: Michaelius 642. Ott 652. *Conf.* Viſus
nobilitas: Schonlinus 692
objectum: Montalto 919
organum: Ruſchius 537. Montalto 919
ſymptomata: Rungius 674
vitiatus: Scheid 695
Vita: Terillus 250. Licetus 575. Bacon 281. Conringius 407. Cardanus 417. Helmontius 530. Tozzus 757. Ficinus 783. Kergerus 787. Flacius 795. Epheſius 816. Alvernia 876. Wirdig 966. Cornelius 1013
brevis: explicatio hujus dicti: Villanovanus 91
brevitas ejus: Hegendorphinus 177. Grembs 291. Sanches 297. Landrinus 315. Cornarius 504. Helmontius 530. Zaccagninus 729. Panſa 788. Epheſius 816. Zanardus 824. Alvernia 875
cœlitus comparanda: Ficinus 783
conſervanda: Bottonus 19. Crippa 125. *Conf.* Sanitas conſervanda
Vita: cauſæ: Rudius 265
diuturna priſci ævi: Weſterburgius 701
hominis: Landrinus 315. Helmontius 530. *Conf.* Vita humanæ mirabilia: Fortius 57. Fiſcherus 729
periodi: Jeſſenius 618
principia: Rudius 265
longa: Paracelſus 106. Lamelin 260. Hegendorphinus 177. Grembs 291. Sanches 297. Landrinus 315. Dornæus 350. Beverovicius 542. Zaccagninus 729. Suavius 247. Panſa 788. Epheſius 816. Zanardus 824. Alvernia 875
longæva producenda: Gazius 70. Codronchius 112. Deodatus 182. Ferdinandus 260. Cocanarius 269
Euſtachius 273. Bacon 281. Cardanus 417. Montuus 428. Colle 555. Kraptius 702. Ficinus 783. Panſa 788. Zanardus 824. Fonſeca 947. Goclenius 950
ultra 120. annos: Tertius 725. Philologus 1022
longioris & brevioris cauſæ: Panſa 788
prolongari an Medicinæ remediis poſſit? Zaccagninus 729
rerum: Paracelſus 106
ſobria: Cornarus 30
ſobriæ commoda & incommoda: *Vid.* Sobrietas
ſpatium ejus: Crinitus 887. *Conf.* Vita: humanæ perodi

Vita: terminus: Voetius 353. Beverovicius 542. Lemnius 748. Fabricius 1096
Vitis vinifera: Horſtius 485. Sachs 914. Rendellus 927. Dodonæus 936
cultura ejus: Stephanus 147
ſarmenta: Sachs 914
Vitraria ars: Nerus 78. Mertett 178
Vitriolum: Cletus 18. Sala 58. Verbezius 242. Paracelſus 105. Penot. 130. Colle 555. Trumphius 591. Mindererus 932
efficacia ejus in Medicina: Kernerus 89. *Conf.* Vitriolum medicamenta ex eo parata: Kernerus 89. Trumphius 591. Müllerus 920. Mindererus 932. *Conf.* Vitriolum
oleum ejus: Caſtellus 886
ſpiritûs præparatio: Paracelſus 104. Penotus 130
vires: Penotus 130. Mindererus 932. *Conf.* Vitriolum: it. efficacia ejus in Medicina
uſus in Medicina: Trumphius 591. *Conf.* Vitriolum: efficacia ejus in Medicina: it, vires
Vitrum:
fila & guttulæ ex eo facta cur in quacunque ſui parte rupta penitus comminuantur? Redus 295
ſcyphus ex eo conſtans per certum humanæ vocis ſonum ruptus; Morhofius 232
Vituli anatome: Blaſius 349
Ulcera: Paræus 37. Sennertus 237. Rudius 266. Paracelſus 107. Peccettius 292. Fallopius 311. Varignana 385. Craſſus 419. Hippocrates 438. Corteſius 526. Colle 555. Vigo 699. Sebizius 811. Foreſtus 890. Uffenbachius 909. Vidius 1042
Ulcera: ani: Marchettis 898
aurium: Heraclides 404
curatio: Bolignīnus 57. Hierovius 115. Phædro 334. *Conſ.* Ulcera
faucium: *Vid.* Faucium ulcera
foliis viridibus curanda: Severinus 776
gutturis anginoſa: Nuneſius 506
ſympathetico pulvere eorum curatio ſuperſtitioſa: Deuſingius 66
Syriacum: Alaymus 774
urethræ: Marchettis 898
Umbilicus:
vaſa ejus: Sclanovius 388. Reineſius 1022
Ungaricus morbus: Ayrer 552. Federerus 612. Oberndorfferus 651. Rulandus 790
Unguentarius: quid nominis? Cagnatus 782
Unguentum: Garbo 245
armarium: Freitagius 583. Kircherus 94. Matthæi 636. Pfannerus 657. Cæſar 751. Beckherus 231. Sennertus 238. Mohy 262. Conringius 408. Bürlinus 477. Weckerus 616. Vitalis 434. Helmontius 530. Beverovicius 542. Wechtlerus 560. Servi. 906. Fludd 944 Bartholinus 1001.

Sympatheticus pulvis: item Vulnera: curatio magnetica
Unguentum armarium: impugnatum: Libavius 50. Robertus 671
communia ad ſolutionem continui: Boligninus 57
laxativa: Grüling 913
Officinarum Pharmacevt. omnia examinantur: Braſſavolus 784.
Ungves:
præſagiendum ex iis quid? Baldus 138. Finella 912
Unicornu: Deuſingius 67. Bartholinus 148. 150. 1006. Sylvaticus 538. Sachſius 869. Gabelchoverus 1050
affinia ejus: Bartholinus 148
foſſile: Bauſchius 626. 642
ſuccedanea ejus: Bartholinus 148
vires: Baccius 39. Marinus 52
uſus: Baccius 39. Marinus 52
Univerſalis tinctura *Vid.* Lapis Philoſophicus
Voluptas: Platina 113. Cardanus 418. Joſſius 828
natura ejus: Cajus 125
Venerea: Sinibaldus 541
Volvulus: *Vid.* Iliaca paſſio
Vomica:
cerebri: Bootius 88
hypocranea: Bootius 88
internæ aperiendæ methodus: Boucardus 182
Vomitoria: Tozzus 757. Caſtellus 886
Alphabetico ordine deſcripta: Geſnerus 209
Vomitoria: laus eorum: Sala 58
vina: Auth. Med. inc. 1073
Vomitus: Salandus 274. Caſtellus 886. Epheſius 952
ratio, quâ fieri debeat? Langius 625
ſignificet quid? Fludd 943
urinæ: *Vid* Urina: vomitus
Vorſtii, Adolphi: vitæ deſcriptio: Linden 518
Vox: Galenus 196. Aquapendens 421. Caſſerius 722
ablatio ejus: *Vid.* Mutitas
cauſæ: Codronchius 112
conſervatio: Codronchius 112
depravata: Meniotius 75
differentiæ: Codronchius 112
inſtrumenta: Codronchius 112
diſſectio eorum: Gadaldinus 96. Galenus 198. Hippocrates 445
iconibus illuſtrata: Caſſerius 722
organa: *Vid.* Vox: inſtrumenta
præſervatio: Codronchius 112
vitia: Codronchius 112. Vigilius 698
vitiorum ejus curatio: Codronchius 112
Ureteres renum monſtroſi: Albertus 953
Urina: Actuarius 6. Maſſarias 25. Leo 249. Lemnius 47. Martorellus 74. Bonacurſius 113. Gordonius 129. Odonus 136. Vega 181. Galenus 204. Aphricanus 223. Pleierus 227. Morellus 270. Mena 273. Valleſius 303. Fulginas 319. Valla 342. Jatroſophiſta 505.

ſta 505. Rondeletius 384. Martinius 396. Saxonia 405. Zechius 406. Capivaccius 414. Govpylus 483. Argenterius 521. Montanus 533. Bellofort 540. Ulmus 582. Savonarola 643. Marci 634. Munnick 645. Prævotius 664. Zecchius 705. Iſaac 714. Bellinus 731. Joubertus 734. Roganus 747. Sebizius 808. Griſignanus 868. Gorræus 892. Hiſpanus 893. Leo 898. Fludd 943. Albertus 953. Salvianus 956. Aldes 994. Theophilus 1000. Willis 1025. 1026. Polidamus 1033. Auth. Med. inc. 1072. *Conf.* Urina: judicia ex ea

Urina: alvo ejecta: Horſtius 363

ardor: Arcella 726. Augenius 469. Sanctus 781

cauſæ: Roganus 747. Oddus 780

cauſæ mutationis & varietatis earum: Vaſſæus 697

differentiæ: Geſnerus 208. Roganus 747. Oddus 780

difficultas: Fumanellus 70. Sanctus 781

aqua mineralis an in ea cōveniat? Fumanellus 70

excrementum hominis: Mercurialis 426. *Conf.* Urina

hypoſtaſis: Ballonius 371

inſpectio: Scribonius 370. Martinius 396. Reuſnerus 430. Munnick 645. Willichius 707. Goclenius 950. Binder 1037. *Conf.* Urina

abuſus ejus: Cordus 265. Freitagius 583

Urina: judicandi ex ea ratio: Ulmus 582

Chymiatrica: Rhenanus 666

judicia ex ea: Ægidius 14. Daca 32. Lemnius 47. Paracelſus 104. Montagnana 117. Seidelius 134. Geſnerus 208. Reuſnerus 430. Ketam 622. Rhenanus 666. Vaſſæus 697. Roganus 747. Oddus 780. Brunsfelſius 861. Salvianus 956. Auth. Med. var. 1082. *Conf.* Urina

judicium ex ea fallax: Foreſtus 890

matularum pro iis delineationes: Willichius 707

medicamenta ex ea deſumpta: Reuſnerus 430. Rulandus 570. Willichius 707

moventia eam medicamenta: Tozzus 757. Döringius 814

cibis an ſint permiſcenda? Saltzmannus 674. Grüling 913

uſus eorum: Nonnius 767

natura ejus: Marci 634. *Conf.* Urina

pili, carbones, ſemen aniſi, cum ea rejecta: Hildanus 374

piloſa: Archigenes 86. Hildanus 374

probanda quomodo? Reuſnerus 430. Willichius 707

ſedimentum: Altomarus 251. Valleſius 303. Nola 515

in ſanis & ægris an ejusdem ſpeciei: Caſſanus 273. Nola 515

Urina: ſuppreſſio: Sebizius 811. Grülling 913
  ſtillicidium: Arcella 726. Veneroſius 434
nonviſa: Ringelbergius 409. Fludd 943
  vomitu rejecta: Horſtius 361. Lamzweerde 531
Urinariæ viæ:
  morbi varii in iis contingentes: Fumanellus 69
Uſnea: Paracelſus 65
Uſtio: Minadous 693
  capitis: *Vid.* Caput: uſtio ejus
Uterus: Pratenſis 505. Ketam 622. Malpighius 773. Ulmus 774. Soranus 981. Author. Med. var. 1082. Drelincurtius 1088
  abſceſſus: Archigenes 86
  affectus p. n. Campolongus 16. Gvainerius 72. Deodatus 183. Hildanus 374. Montanus 533. Prævotius 664. Viſcherus 700. *Conf.* Mulierum morbi
    origo eorum: Paracelſus 103
  anatome: Bonaciolus 760. Valentinus 813
  averſio: Aſpaſia 94
  cancer: *Vid.* Cancer Uteri
  clauſus: Wierus 702
  conſenſus cum eo variarum corporis humani partium: Bayle 281
  cotyledones: Segerus 339
  debilitas: Soranus 981
  epilepſia: *Vid.* Epilepſia hyſterica
  exulceratio: Archigenes 86
  fundus ejus an rectè ita dicatur? Bartholinus 150
  furor: Menioti 74. Soranus 981
  gerentes eo: *Vid.* Prægnantes
  hæmorrhoides: Aſpaſia 94
  hernia: *Vid.* Hernia uteri
  humores: Harveus 378
  hydrops: Streitterus 611. Wolphardus 781. Sebizius 808. 809
  inflammatio: Philumenus 923
  inflatio: Streitterus 611. Wolphardus 781
  membranæ: Harveus 378
  muliebris fabrica: Swammerdam 688
  nomæ: Aſpaſia 94
  paſſio: *Vid.* Hyſterica paſſio
  phyma: Wierus 702
    curatio ejus: Wierus 702
  placenta: Tilingius 798
  prolapſus: Soranus 981
  querelæ: Calutius 910
  reclinatio: Aſpaſia 94
  recurſus: Aſpaſia 94
  reſolutio: Soranus 981
  ſcirrhoſus: Soranus 981
  ſtrangulatio quibus auxiliis curanda? Philarius 901
  ſuffocatio uctione quali curanda? Philarius 910
  temperamenta ejus cognoſcendi ratio: Ulmus 774
  thymi: Philumenus 923
  tuba: Tilingius 798. Drelincurtius 1088
  tumor: Soranus 981
  vagitus: *Vid.* Vagitus uterinus
  verrucæ: Philumenus 923

Uterus:

Uterus: ulcera:
medicamenta ea curantia: Aſclepias 93
Uvæ: Mizaldus 75. Stephanus 146. Whitakerus 1030
uſus earum varius in Medicina: Mizaldus 76. Whitakerus 1030
Vulnera: Paræus 37. Paracelſus 107. Sennertus 237. Peccettius 292. Fallopius 311. Craſſus 419. Fabricius 481. Arcæus 520. Corteſius 526. Colle 555. Natus 654. Vigo 699. Sebizius 809. Horatianus 946. Foreſtus 890. Uffenbachius 909. Acampus 970
abdominis: *Vid.* Abdomen: vulnera ejus
armario Unguento fraudulenta eorum ſanatio: Libavius 51
cautelæ circa curationem eorum: Septalius 768
capitis: *Vid.* Caput: vulnera
colli: Fallopius 311
curatio eorum: Nonius 34. Hierovius 115. Arcæus 520. Glandorp 796. 797. *Conf.* Vulnera
aquâ frigidâ: Heyden 499
& cannabe vel lino: Palatius 920
Chymica: Bickerus 543
magnetica: Vitalis 434. Helmontius 530. Nardius 649. Freitagius 583. Goclenius 950. 951. *Conf.* Unguentum armarium
Vulnera: curatio magnetica eorum impugnata: Robertus 671
rara & ſingularis: Magatus 531
faciei rarum: Faber 325
frontis oſſis: *Vid.* Frontis oſſis vulnera
hypochondrii dextri: Döringius 815
ictu facta citiſſimè quomodo ſananda? Blondus 812
ignivomis ab armis inflicta: Daillæus 888
lethalia quæ? Welſchius 358. 1093. Sebizius 809. 810
ſanabilia: Corbeus 408
lethalium & ſanabilium inſpectio: Svevus 131
partium diverſarum: Urſtiſius 259. Peccettius 292
recentia & cruenta ſingularum partium: Paræus 36
ſclopetorum: *Vid.* Sclopetorum vulnera
ſolvere quotidie melius ne ſit, an pluribus interjectis diebus? Magatus 135
ſympathetico pulvere eorum curatio ſuperſtitioſa: Deuſingius 66. *Conf.* Sympatheticus pulvis: it. Unguentum armarium
ſympathiâ curandi ratio: Beverovicius 543. Naſſavius 766. *Conf.* Sympatheticus pulvis: it. Unguentum armarium

Vulnera: turundarum & penicillorum uſus an ſit neceſſarius in eorum curatione: Magatus 135
Vulnerarius liquor: Weber 560
Vulnerati hiſtoria rara: Deodatus 183
Vulpes:
odor violaceus unde in ejus cauda? Bartholinns 150
Vulva:
diſſectio ejus: Galenus 188

X.

Xilobalſamum: Lobel 796. Alpinus 926

Z.

Zibettum: Fallopius 312
Zoophyta: Libavius 50
Zwelferus refutatus: Smutzius 821
Zythum: *Vid.* Cereviſia

FINIS.

ERRATA.

Quemadmodum vix credibile eſt, ullum unquam, ullâ ſine labe, prodiiſſe Librum; ita nec nobis poſſibile fuit, noſtrum hunc, ſine mendis, in publicum emittere. Quas fugitivâ reviſione, & ſæpe quaſi aliud agendo, deprehendimus, ita, ſi libet, corrigere licet.

Pag. 59. col b. lin. antepenultimâ pro FABRI leg. FABER. p. 110 & 111. aliqui Authores confuſè locati ordine Alphabetico ita invicem ſequantur: Balthas. du Duval.: Balthas. Eiſlinger: B. Fabricius: B. Han: B ab Hernden: B. Kiſvvetter: B. Klein: B. Piſanellus: B. Scheiderus &c. p. 115. col. a. l. 1. pro Bartholomæu8 leg. Bartholomæus. p. 120. col. a. lin. 23. pro ævi leg. æri. p. 130. col. b. lin. 21. pro Tarttai leg. Tartari. p. 128. col. a. lin. 36. pro CAMMILLUS leg. CAMILLUS. p. 156. col. b. lin. 4. pro Comparatio leg. Comparatio p. 263. col. a. lin. 26. pro HEINRICUS leg. HENRICUS p. 319. col. b lin. 33. pro centinuò leg. continuò. pag. 158. col. a. lin. 25. pro Pathologia In parva leg. Pathologia parva. p. 189. col. b. lin. 20. pro CLSSE leg CLASSE. p. 192. col. b. lin. 32. pro QUNTA leg. QUINTA. p. 206. col. b. lin. 1. pro ANEN leg. ANTEN. pag. 320. col. a. lin. 16. pro 1683. leg. 1684. pag. 332. col. b. lin. 12. pro accutis leg. acutis. pag. 332. col. a lin. 3. pro GEORIUS leg. GEORGIUS. p. 334. col. b. pro PIERIUS leg. PIERERIUS. p. 341. col. b. lin. 28. pro tribas leg. tribus. p. 352. col. b. lin. 6. pro GILBETUS leg. GILBERTUS. p. 358. col. a. lin. 27. pro STRECHIUS leg. STEEGHIUS. pag. 363. col. b Authores ordine confuſo ita Alphabetico invicem ſequantur: Gregor. Martinus: Gregor. Michaelis: Gregor. Morellus. p. 374. col. a. lin. 27. pro uns leg unus. p. 374 col. a. lin. 3. pro Griſbalenſibus leg. Griſbacenſibus. pag. 375. col. b. lin. 15. pro Gangrena leg. Gangræna. pag. 384. col. a lin. 2. pro RONDELETIVUS leg. RONDELETIUS. p. 396 col b lin. 6. pro ADRIANUS leg. HADRIANUS. p. 397. col. b. lin. 1. pro Eſculentis de leg. Eſculentis &. p. 402. col. a. lin. 16. pro SRETA leg. SCRETA. pag. 417. col. b. lin. 1. pro abſotiſſima leg. abſolutiſſima. p. 473. col. b. lin. 1. pro Et Patavii, apud leg. Lugduni, apud Johannem Mareſchallum. p. 504. col. a. lin. 20. pro DAMAGENUS leg. DAMASCENUS. p 506. col. a. lin. 12. pro in Fatinum leg. in Latinum. p. 533. col. b. lin. 1. pro Alte- leg. Alter. p. 536. col. a. lin. 35. pro exhihentur leg. exhibentur. pag. 537. col. b. lin. 36. pro Anevryſmate leg. Anevriſmate. p. 541. col. a. lin. 18. pro deſtilentiæ leg. Peſtilentiæ. p. 543. col. a. lin. 23. pro iteratæ leg. iterati. p. 555. col. a. lin. 1. pro COYTTARUS leg. COITTARUS. p. 601. col. b. lin. ult. pro Helvvigio leg. Helvvigo. pag. 611. col. a. lin. 9. pro HULDERICHUS leg. HULDERICUS. p. 680. col. b. lin. 23. pro qui recenter leg. quàm recenter. pag. 708. col. b. lin. 22. pro in 3. leg in 8. p. 736. col. a. lin. 4. pro MARUCINUS leg. MAURICINUS. p. 795. col b. lin. 3. pro varis leg. raris. p 795. col. b lin. 5. pro Cenſultationis leg. Conſultationis. p. 795. col. b. lin. 11. pro lectione leg. ſectione. pag. 830. col. a. lin. 12. pro BARNHARDUS leg. BERNHARDUS. p. 897. col. a. lin. 4 pro confectâque leg. confectiſque. pag. 927. col. b. lin. 23. pro Cemmarum leg. Gemmarum. p. 934. col. a. lin. 24. pro Rinaldus leg. Reinaldus. p. 944. col. a. lin. 8. pro GROPRETIUS leg. GEOPRETIUS. pag. 956. col. b. lin. 34. pro FUSCHIUS leg. FUCHSIUS. p. 962. col. a. p. 2. pro ubique leg. ibidem. p. 990. col. b. lin. 26. pro OCYORIS leg. OCYORUS p. 1020. col. a. lin. 11 pro citra leg. circa. pag. 1074. col. a lin. 3. pro membrorum leg. morborum.

In Catalogo Authorum, quorum Cognomen præponitur

PRo Gemma: Joh. Bapt. 427. leg. 527. pro Hertodt. Joh. Fordinand. leg. Hertodt. Joh. Ferdinand. pro Khonn. Alphons. 34. leg. Khonn Alphons 33. pro Kohn. Alphons 34. leg. 33. pro Loſſius: Fridèric. 1091. 309. leg. Loſſius. Frider. 308. 1091. pro Meata leg. Meara. pro Mery. Antonius leg. Mery. Antiochus. pro Palatius. Joh. 635. leg. Palatius. Joh 353. pro Rolfinckius. Gvern. 367. 109. leg. Rolfinck. Gvern. 367. 1093. pro Santacruce. Alphons. 33. leg. Santacruce Alphons. 34. pro Stubendorſius. Johann. 688. leg. Stubendorſius: Joſephus.

Cætera, quæ inter manifeſta errata nondum referre auſi ſumus, in Præfatione ad Librum I. membratim indigitavimus.